160

EX LIBRIS ROBERT HOE

Sale Robert Hoe New York 1912. No. 2450. $290.

Exhibited at Grolier Club April 1892. No. 62 of the Published Catalogue.

EX BIBLIOTHECA *Renessiana*

No. 16.

69



John Frederick Lewis

62 LATIN MISSAL. MANUSCRIPT ON VELLUM. FOLIO. XV CENTURY.

Grolier Club catalogue

A German manuscript written in bold Gothic letters, two columns to the page, with six very large and sixteen smaller miniatures. Rich borders of flowers, insects, birds, and scroll-work.

The two first leaves have emblazoned in rich colors, full size of the page, the arms of the original owner.

Bound in old black morocco, gilt edges.

Size, 9⅜ × 13½ inches.

EVANGELIARIA. SÆC. XV.

Folio, old black morocco, gilt back, gauffred gilt edges.

A German manuscript of the Gospels of the Mass written in bold gothic characters of black and red in two columns upon parchment during the latter part of the fifteenth century. 347 × 235 mm.

It contains 192 leaves with 24 lines to the page. There are 6 large and 16 small miniatures, the former surrounded by rich arabesque borders in blue and red on a ground of red and green, or flowers, insects, and birds in brilliant colours on a ground of yellow heightened with gold. In addition are 17 large arabesque initial letters in gold and colours and, on the first two leaves, the full-page arms of the original owner emblazoned in rich colours and surrounded by floral and arabesque borders.

The subjects of the large miniatures, which measure about 170 × 150 mm., are 1. (F. 9 r.) The Nativity; the stable with a vaulted roof. three Shepherds entering the door, two in the background receiving the Angel's message. 2. (F. 91 v.) The Resurrection; four soldiers clad in silver and gold armour. 3. (F. 105 r.) The Descent of the Holy Spirit, in flames of fire. 4. (F. 110 v.) The Sacrament upheld by two Angels. 5. (F. 164 r.) The Assumption of the Virgin. 6. (F. 174 v.) God the Father, Christ, and the Virgin surrounded by all the Saints.

The subjects of the small miniatures, which measure about 87 × 68 mm., are 1. (F. 3 r.) St. John the Baptist preaching in the wilderness. 2. (F. 10 v.) The Circumcision. 3. (F. 11 r.) The Adoration of the Magi. 4. (F. 57 r.) Christ's Entry into Jerusalem. 5. (F. 102 v.) The Ascension. 6. (F. 131 r.) The Martyrdom of St. Stephen. 7. (F. 138 r.) The Presentation in the Temple. 8. (F. 141 r.) The Annunciation. 9. (F. 142 v.) St. George and the Dragon. 10. (F. 153 v.) St. John the Baptist. 11. (F. 155 r.) Sts. Peter and Paul. 12. (F. 156 r.) The Visitation of Elizabeth. 13. (F. 165 v.) St. Bernard. 14. (F. 167 v.) The Birth of the Virgin Mary. 15. (F. 177 v.) The Meeting of Joachim and Anna. 16. (F. 179 r.) The Celebration of the Dedication of the Temple, conducted by a Bishop.

From the Bibliotheca Renesiana.





Dominica .p.a. aduentus dnĩ.



Initium ſancti euangelij ſcdm Marcum. p̄mo

Initium euãgelij ieſu chriſti filij dei: ſicut ſcriptum eſt in eſaia propheta. Ecce mitto ãgelum meum ante faciem tuã: qui preparabit viam tuã ante te. Vox clamantis in deſerto. parate viam domini: rectas facite ſemitas eius. Fuit iohãnes in deſerto baptizans: et p̄dicans baptiſmum penitẽtie in remiſſionem peccatorum. Et egrediebatur ad illum omnis iudee regio. et hieroſolymite vniuerſi: et baptizabantur ab illo in iordane flumine. confitentes peccata ſua. Et erat iohannes veſtitus pilis cameli. et zona pellicea

circa lumbos e
ius: et locustas
et mel siluestre
edebat. Et predi
cabat dicens.
Venit fortior me
post me: cuius
non sum dignus
procumbens sol
uere corrigiam
calciamentorum
eius. Ego bapti
zo vos aqua: il
le vero baptiza
vit vos spiritu
sancto. Sequentia
sancti euangelij
Secundum Lucam
xxi. Dominica
secunda aduentus.

In illo tempore.
Dixit iesus dis
cipulis suis. E
runt signa in so
le et luna et stel
lis. et in terris
pressura gentium
pre confusione
sonitus maris et
fluctuum: arescen
tibus hominibus
pre timore et ex
pectatione que
superuenient v
niuerso orbi. Nam
virtutes celorum
mouebuntur. Et
tunc videbunt
filium hominis
venientem in nu
bibus: cum po
testate magna.
et maiestate.
His autem fieri
incipientibus:
respicite et leua
te capita vestra.
quoniam appro

pinquat redemp
tio vestra. Et dix
it illis similitu
dinem. Videte
ficulneam: et oēs
arbores. Cū pro
ducunt iam ex
se fructū: scitis
quoniam prope
est estas. Ita et
vos cum videri
tis hec fieri: scito
te quoniam pro
pe est regnū dei.
Amē dico vobis:
quia non preter
ibit generatio
hec. donec omīa
fiant. Celum et
terra transibunt:
verba aūt mea
non transibunt.

Dnica. iij. Secū
dū matheū. xi.

In illo tēpo
re. Cum au
disset iohannes
in vinculis ope
ra christi: mittēs
duos de discipu
lis suis ait illi.
Tu es qui ventu
rus es: an aliū
expectamus? Et
respondēs iesus:
ait illis. Euntes
renunciate ioā
ni: que audistis
et vidistis. Ceci
vident: claudi
ambulāt: lepro
si mundantur.
Surdi audiūt:
mortui resurgūt:
pauperes euan
gelizantur. Et
beatus est: qui
non fuerit scan

dalizatus in me.
Illis autem abe
untibus: cepit
iesus dicere ad
turbas de ioha̅
ne. Quid existis
in desertum vide
re? Arundinem
vento agitata̅?
Sed quid existis
videre? Ho̅iem
mollibus vesti
tum? Ecce qui
mollibus vestiu̅
tur: in domibus
regum su̅t. Sed
quid existis vide
re? Propheta̅?
Etiam dico vo
bis: et plusqua̅
prophetam. Hic
enim est: de quo
scriptum est. Ecce
ego mitto ange
lum meum ante
faciem tuam: qui
preparabit viam
tuam ante te.

Feria. iiij. quatuor
temporu̅. Secundum
Lucam. primo.

In illo tem
pore. Missus
est angelus ga
briel a deo in ci
uitatem galilee.
cui nomen naza
reth. ad virgine̅
desponsatam vi
ro cui nomen e
rat ioseph. de do
mo dauid: et no
men virginis ma
ria. Et ingressus
angelus ad eam.
dixit. Aue gratia
plena: dominus
tecum. Benedicta

tu in mulieribus.
Que cum audisset.
turbata est in ser
mone eius: et co
gitabat qualis
esset ista saluta
tio. Et ait ange
lus ei. Ne timeas
maria: inuenis
ti enim gratiam
apud deum. Ecce
concipies in vte
ro. et paries filium:
et vocabis nomen
eius iesum. Hic e
rit magnus: et
filius altissimi
vocabitur. Et da
bit illi dominus
deus sedem dauid
patris eius: et re
gnabit in domo
iacob in eternum.
et regnum eius non
erit finis. Dixit
autem maria ad
angelum. Quo
modo fiet istud.
quoniam virum
non cognosco?
Et respondens
angelus: dixit ei.
Spiritus sanctus
superueniet in te:
et virtus altissi
mi obumbrabit
tibi. Ideoque et quod
nascetur ex te san
ctum: vocabitur
filius dei. Et ecce
elizabeth cogna
ta tua: et ipsa
concepit filium
in senectute sua.
Et hic mensis
est sextus illi. que
vocatur sterilis:
quia non erit

impoſſibile apđ
deum omne ver
bum. Dixit autē
maria. Ecce ācil
la domini. Fiat
mihi ſecundum
verbum tuum.

Feria. vi. quatu
or temporum Se
cundū Lucā. ꝑo.

In illo tempore.
Exurgens mari
a: abijt in mō
tana cum feſtīa
tione in ciuitatē
iuda. Et intrauit
in domum zacha
rie: et ſalutauit
elizabeth. Et fac
tum eſt vt audi
uit ſalutationē
marie elizabeth:
exultauit infans
in vtero eius. Et
repleta eſt ſpiri
tu ſancto eliza
beth: et exclama
uit voce magna
et dixit. Benedic
ta tu inter muli
eres: et benedic
tus fructus ven
tris tui. Et vnde
hoc mihi. vt ve
niat mater do
mini mei ad me?
Ecce enim vt fac
ta eſt vox ſaluta
tionis tue in au
ribus meis: exul
tauit in gaudio
infans in vtero
meo. Et beata
q̄ credidiſti: quo
niam perficien
tur ea que dicta
ſunt tibi a domi
no. Et ait maria.

Magnificat ani
ma mea domi
num. Et exulta
uit ſpiritus me
us: in deo ſalu
tari meo.

Sabbato. iiij.
tpm. Secundũ
Lucam. iij.

Anno quin
todecimo imperij
tyberij ceſaris. p
curante pontio
pilato iudeam.
tetrarcha autem
galilee herode.
philippo autem
fratre eius tetrar
cha iturree. et tra
conitidis regioĩs.
et liſania abiline
tetrarcha. ſub pͥn
cipibus ſacerdo
tium anna ⁊ cay
pha: factum eſt
verbum domini
ſuper iohãnem
zacharie filium
in deſerto. Et ve
nit in omnem
regionem iorda
nis. predicans
baptiſmum pe
nitentie in remiſ
ſionem peccato
rum: ſicut ſcrip
tum eſt in libro
ſermonũ eſaie
prophete. Vox cla
mantis in deſerto:
parate viam do
mini. rectas faci
te ſemitas eius.
Omnis vallis ĩ
plebitur: et õnis
mons et collis
humiliabitur. Et
erunt praua in

directa: et aspe̅ra in vias planas. Et videbit o̅nis caro: salutare dei

Dn̄ica. iiij. Sc̄d'm iohannem. p̄mo

In illo tempore. Miserunt iudei ab hierosolymis sacerdotes et leuitas ad iohanne̅: vt interrogarent eum. tu quis es. Et confessus est: et non negauit. Et confessus est: quia non sum ego christus. Et interrogaueru̅t eum. Quid ergo? helias es tu? Et dicit. Non sum. Propheta es tu? Et respo̅dit. No̅.

Dixerunt ergo ei. Quis es. vt responsum demus his qui miseru̅t nos: quid dicis de te ipso. Ait. Ego vox clama̅tis in deserto: dirigite viam domini. sicut dixit esaias propheta. Et qui missi fuerant: erant ex phariseis. Et interrogauerunt eum: et dixeru̅t ei. Quid ergo baptizas. si tu non es christus. neqꝫ helias. neqꝫ propheta? Respondit eis ioa̅nes dicens. Ego baptizo ī aqua:

medius autem veſtrum ſtetit. quem vos non ſcitis. Ipſe eſt q̄ poſt me ventu rus eſt. qui ante me factus eſt: cu ius ego nō ſum dignus ut ſol uam eius corri giam calciamē ti. Hec in betha nia facta ſunt trans iordanem: vbi erat iohan nes baptizans:

In vigilia natiui tatis dn̄i. Scd'm matheum. i.

In illo temp̄ ꝛc. Cum eſſet deſponſata ma ter ieſu maria io ſeph: antequam conuenirent. in uenta eſt in vte ro habens de ſpi ritu ſancto. Io ſeph autem vir eius cum eſſet iu ſtus. et nollet ē am traducere: vo luit occulte dimit tere eam. Hec au tem eo cogitante: ecce angelus do mini in ſomnis apparuit ei dicēs. Ioſeph fili dauid: noli timere acci pere mariam cō iugē tuā. Quod enim in eā na tum eſt: de ſpiri tu ſancto eſt. Pa riet autem filiū: et vocabis nomē eius ieſum. Ipſe

eum ſaluum fa
ciet populum ſu
um: a peccatis e
orum.

**In nocte natiui
tatis dominice
Secundum Lucã**
ſecundo capite.

In illo tempore.
Exijt edictum a
ceſare auguſto:
vt deſcriberetur
vniuerſus orbis.
Hec deſcriptio pri
ma facta eſt: a
preſide ſyrie cyri
no. Et ibant om
nes: vt profiterẽ
tur ſinguli in ſu
am ciuitatem. Aſ
cendit autem et
ioſeph a galilea
de ciuitate naza
reth in iudeam ci
uitatem dauid
que vocatur beth
leem. eo quod eſſet
de domo et fami
lia dauid: vt pro
fiteretur cum ma
ria deſponſata
ſibi vxore preg
nante. Factũ eſt
autem cum eſſent
ibi: impleti ſunt
dies vt pareret.
Et peperit filiũ
ſuum primoge
nitum. Et pan
nis eum inuol
uit: et reclinauit
eum in preſepio.
quia non erat
ei locus in diuer
ſorio. Et paſto
res erant in regi
one eadem: vigi
lantes et cuſtodi

entes vigilias
noctis ſuper gre
gem ſuum. Et ec
ce angelus domi
ni ſtetit iuxta il
los: et claritas
dei circumfulſit
illos. Et timue
runt timore ma
gno. Et dixit il
lis angelus. No
lite timere. Ecce
enim euangeli
zo vobis gaudi
um magnum
quod erit omni
populo: quia
natus eſt vobis
hodie ſaluator
qui eſt chriſtus
dominus. in ciui
tate dauid. Et
hoc vobis ſignū.
Inuenietis infā
tem pannis in
volutum: et po
ſitum in preſepi
o. Et ſubito fac
ta eſt cum ange
lo multitudo mi
litie celeſtis: lau
dantium deum
et dicentiū. Glo
ria in altiſſimis
deo: et in terra
pax hominibus
bone voluntatis.

In aurora diei natiuitatis dnī Scdm lucam. ij.

In illo tempo
re. Paſtores
loquebantur ad
inuicem. Tranſe
amus vſqꝫ beth
leem: et videamꝰ
hoc verbum qđ
factum eſt quod

In die natiuitatis domini.

dominus oſten
dit nobis Et ve
nerunt feſtinan
tes: et inuenerunt
mariam et io
ſeph. et infantē
poſitum in pre
ſepio. Videntes
autem: cogno
uerunt de verbo
quod dictum e
rat illis de pue
ro hoc. Et om
nes qui audie
runt mirati ſunt:
et de his que dic
ta erant a paſto
ribus ad ipſos.
Maria autem
conſeruabat ō
nia verba hec:
conferens in cor
de ſuo. Et reuer
ſi ſunt paſtores
glorificantes et
laudantes deum
in omnibus q̄
audierant et vi
derant: ſicut dic
tum ē ad illos.

In die natiuita tis dominice.

Initium ſancti euangelii Secundum iohannem. p̄mo

In prin
cipio e
rat ver
buz. et
verbum erat a
pud deum: et de
us erat verbuz.
Hoc erat in p̄n
cipio apud deū.
Omnia per ip
ſum facta ſunt:
et ſine ipſo factū
eſt nihil. Quod



factum est. ī ip
so vita erat: et
vita erat lux ho
minum. et lux
in tenebris lucet.
et tenebre eam
non comprehen
derunt. Fuit ho
mo missus a deo:
cui nomen erat
iohannes. Hic
venit in testimo
nium. ut testiō
nium perhiberet
de lumine: ut ō
nes crederent per

In die natiuitatis domini.

illum. Non erat
ille lux: ſed vt te
ſtimonium per
hiberet de lumie.
Erat lux vera:
que illuminat
omnem hoiem
venientez in hūc
mundū. In mū
do erat: et mun
dus per ipſum
factꝰ eſt. et mun
dus eum nō co
gnouit. In pro
pria venit: ⁊ ſui
eum non recepe
runt. Quotquot
autem receperūt
eum: dedit eis
poteſtatem filioꝝ
dei fieri. his qui
credunt in noīe
eius. Qui non
ex ſanguinibus.
neqꝫ ex volunta
te carnis. neqꝫ ex
voluntate viri:
ſed ex deo nati ſūt
Et verbuz caro
factum eſt: ⁊ ha
bitauit in nobꝭ.
Et vidimus glo
riam eius: glori
am quaſi vnige
niti a patre. Ple
num gratie: et
veritatis.

In feſtis quatu
or ſequentibꝰ in
miſſa matutina
li dicantur alter
natim euangeli
um Luce Exijt
edictum. et euā
gelium Paſtores
loquebantur.

In craſtino ſancti
thome. euāgeliū

Exijt edictum.
¶Dnica. i. poſt na
tiuitatem. Scdm
Lucam. ij.
IN illo tempore.
Erant ioſeph et
maria mater ie
ſu mirantes: ſu
per his que dice
bantur de illo.
Et benedixit illis
ſymeon: et dixit
ad mariam ma
trem eius. Ecce
poſitus eſt hic
in ruinam et re
ſurrectionē mul
torum in iſrael:
et in ſignum cui
contradicetur.
Et tuam ipſius
animam ptran
ſibit gladius: vt
reuelent ex mul
tis cordibus co
gitationes. Et
erat anna pphe
tiſſa filia phanu
el: de tribu aſer.
Hec proceſſerat
in diebus mul
tis: et vixerat cū
viro ſuo annis
ſeptem a virgini
tate ſua. Et hec
vidua vſqz ad
annos octogin
taquatuor: que
non diſcedebat
de templo. ieiu
niis et obſecrati
onibus ſeruiens
nocte ac die. Et
hec ipſa hora
ſuperueniens cō
fitebatur domi
no: et loqueba
tur de illo om

nibus qui expec
tabant redempti
onem in hierusa
lem. Et ut perfe
cerunt omnia se
cundum legez do
mini: reversi sūt
in galileam. in
civitatem suam
nazareth. Puer
autem crescebat
et cōfortabatur:
plenus sapiētia.
Et gratia dei: e
rat in illo.



In die circunci
sionis dñi. Secun
dum Lucam. ij.

In illo tem
pore. Post
quam consūma
ti sunt dies octo
ut circumcideretur
tur puer: vocatū
est nomen eius
iesus. Quod vo
catum est ab an
gelo: priusquaz
in utero concipe
retur.

In dñica
occurrente inter
circūcisionem et
ephiam. euāgeliū
Pastores loque.

In vigilia Epi
phanie. Secundū
matheum. ij.

In illo tēpo
re. Defuncto

herode: ecce āge
lus domini appa
ruit in somnis
ioseph in egypto
dicens. Surge et
accipe puerum
et matrem eius:
et vade in terraz
israel. Defuncti
sunt enim: qui
querebant ani
mam pueri. Qui
consurgens acce
pit puerum et
matrem eius: et
venit in terram
israel. Audiens
autem q̄ arche
laus regnaret ī
iudea pro herode
patre suo: timu
it illo ire. Et ad
monitus ī som
nis: secessit in
partes galilee.
Et veniens habi
tavit in civitate
que vocatur na
zareth: ut adim
pleretur quod di
ctum est per pro
phetas. quoniā
nazareus voca
bitur. In die
Epiphanie dnī.



Secdm matheū. ij.

Cum natus
esset iesus
in bethle

cem iude in diebꝯ
herodis regis: ec
ce magi ab oriē
te venerunt hie
rosolymam di
centes. Ubi est q̄
natus est rex iu
deorum? Vidimꝯ
enim stellā eiꝰ
in oriente: et ve
nimus adorare
eum. Audiens
autem herodes
rex turbatus est:
et omnis hiero
solyma cū illo.
Et congregans
omnes principes
sacerdotum et scri
bas populi: sci
citabatur ab eis
ubi christus nasc
ceretur. At illi dix
erunt ei. In beth

leem iude. Sic enī
scriptum est per
prophetam. Et
tu bethleem ter
ra iuda: nequaq̄
minima es in p̄n
cipibus iuda. Ex
te enim exiet dux:
qui reget popu
lum meū israel.
Tunc herodes clā
vocatis magis:
diligenter didicit
ab eis tempꝰ stel
le que apparuit
eis. Et mittens
illos in bethleē:
dixit. Ite et inter
rogate diligen
ter de puero. Et
cum inveneritis.
renunciate mihi:
ut et ego veniēs.
adorem eū. Qui

cum audiſſent
regem: abierunt.
Et ecce ſtella q̄m
viderant in oriē
te antecedebat e
os: vſq; dū ve
niens ſtaret ſu
pra vbi erat pu
er. Videntes autē
ſtellam: gauiſi
ſunt gaudio ma
gno valde. Et in
trantes domum:
inuenerunt pue
rum cū maria
matre eius. Et
procidentes: ado
rauerunt eum.
Et apertis the
ſauris ſuis: ob
tulerunt ei mu
nera. Aurū: thus.
et myrrham. Et
reſponſo accepto
in ſomnis ne re
dirent ad herodē:
per aliam viam
reuerſi ſunt in re
gionem ſuam.

**¶ Dominica pri
ma poſt epipha
niam. Secundū
Lucam. ij.**

In illo tēpore.
Cum factus eſſet
ieſus annorum
duodecim: aſcen
dentibus parenti
bus eius hieroſo
lymam ſecundū
conſuetudinem
diei feſti. cō ſum
matiſq; diebus
cum redirent. re
manſit puer ie
ſus in hieruſalē.
et non cognoue
rūt parētes eius.

Exiſtimantes aūt illum eſſe in comitatu. venerūt iter diei: et requirebant euz inter cognatos et notos. Et non inuenientes regreſſi ſunt in hieruſalem. requirentes eum. Et factum eſt poſt triduuz: inuenerunt illū in templo ſedentem in medio doctorum. audientem illos et interrogantem. Stupebant autem omnes qui eum audiebant: ſup prudentia et reſponſis eius. Et videntes: admirati ſunt. Et dixit mater eius ad illum. Fili: quid feciſti nobis ſic? Ecce pater tuus et ego dolentes querebamus te. Et ait ad illos. Quid eſt qꝫ me querebatis. Neſciebatis quia in his que patris mei ſunt. oportet me eſſe. Et ipſi non intellexerunt verbuz: qđ locutus eſt ad illos. Et deſcendit cum eis. et venit nazareth: et erat ſubditus illis. Et mater eius conſeruabat ōnia verba hec:

in corde suo. Et iesus proficiebat sapientia. et eta te. et gratia: apd deū et homines.

In octaua epiphanie. Scdm Johannem. i.

In illo tempore. Vidit iohannes iesum venientē ad se: et ait. Ecce agnus dei: qui tollit peccatum mundi. Hic est de quo dixi. Post me venit vir q̄ ante me factus est: quia prior me erat. et ego ne sciebam eū. Sed vt manifestetur in israel: propter ea veni ego in aqua baptizās. Et testimonium perhibuit iohā nes dicens: quia vidi spiritum de scendentem quasi columbam de ce lo. et mansit su per eum. Et ego nesciebam eum: sed qui misit me baptizare in a qua. ille mihi dixit. Super quē videris spiritum descendentē et ma nentem sup eū: hic est qui bapti zat in spiritu sā cto. Et ego vidi. et testimonium perhibui: quia hic est filius dei.

Dominica scda

poſt epiphaniam
Scd̄m iohannē. ij.
In illo tempore.
Nuptie facte ſūt
in chana galilee:
et erat mater ie
ſu ibi. Vocatus
eſt autem ieſus.
et diſcipuli eius
ad nuptias. Et
deficiente vino:
dicit mater ieſu
ad eum. Vinum
non habent. Et
dicit ei ieſus.
Quid mihi et ti
bi eſt mulier?
Nondum venit
hora mea. Dicit
mater eius mi
niſtris. Quod
cunq3 dixerit vo
bis: facite. Erāt
autem ibi lapi
dee hydrie ſex po
ſite ſecundū pu
rificationem iu
deorum: capien
tes ſingule me
tretas binas vel
ternas. Dicit eis
ieſus. Implete
hydrias aqua.
Et impleuerūt
eas: vſq3 ad ſū
mum. Et dicit
eis ieſus. Hauri
te nunc: et ferte
architriclino. Et
tulerunt. Vt au
tem guſtauit ar
chitriclinus aquā
vinum factum.
et non ſciebat
vnde eſſet: mi
niſtri autem ſci
ebant qui hau
ſerant aquam:

vocat sponsum architriclinus. et dicit ei. Omnis homo primũ bonum vinum ponit: et cum inebriati fuerĩt. tunc id quod deterius est. Tu autez: seruasti bonum vinum usqꝫ adhuc. Hoc fecit initiuz signorum iesus in chana galilee: et manifestauit gloriam suam. Et crediderunt in eũ: discipuli eius.

Dnica. iij. post epiphaniã. Scdꝫ matheum. viij.

In illo tẽpore Cum descendisset iesus de mõte: secute sunt eũ turbe multe. Et ecce leprosus veniens: adorabat eum dicens. Domine: si vis. potes me mundare. Et extendens manum: tetigit euz iesus dicens. Volo. Mundare. Et confestim mundata est lepra eius. Et ait illi iesus. Vide. nemini dixeris: sed vade. ostende te sacerdoti. et offer munus quod pcepit moyses in testimonium illis. Cum aũt introysset capharnaum: accessit ad eum centurio.

Dñica tercia post ephiam.

rogans eum et
dicens. Domine:
puer meus iacet
in domo parali
ticus. et male tor
quetur. Et ait il
li iesus. Ego ve
niam: et curabo
eum. Et respon
dens centurio: ait.
Domine nō sum
dignus ut intres
sub tectū meum.
sed tantum dic
verbo. et sanabi
tur puer meus.
Nam et ego ho
mo sum sub po
testate constitu
tus: habens sub
me milites. Et
dico huic vade:
et vadit. Et ali
o veni: et venit.
Et servo meo fac
hoc. et facit. Au
diens autem ie
sus miratus est:
et sequentibus se
dixit. Amen dico
vobis: non inve
ni tantam fidem
in israel. Dico
autem vobis: q
multi ab oriente
et occidente veni
ent. et recumbent
cum abraham et
ysaac et iacob in
regno celorum.
Filii autem regni:
eicientur in tene
bras exteriores.
Ibi erit fletus: et
stridor dentium.
Et dixit iesus ce
turioni. Vade: et
sicut credidisti

fiat tibi. Et sana
tus est puer: in il
la hora.

Dnica. iiij. post e
piphaniã. Scdm
matheum. viij

In illo tempo
re. Ascendente
iesu in nauiculã:
secuti sunt eum
discipuli eius. Et
ecce motus mag
nus factus est in
mari: ita vt na
uicula operiret
fluctibus. Ipse ve
ro dormiebat. Et
accesserunt: et sus
citauerunt eum
dicentes. Domi
ne: salua nos:
perimus. Et di
cit eis. Quid ti
midi estis modi
ce fidei? Tũc sur
gens imperauit
ventis et mari:
et facta est tran
quillitas magna.
Porro homines
mirati sunt dicẽ
tes. Qualis est
hic? Quia venti
et mare: obedi
unt ei.

Dnica. v.
et etiam. vi. si con
tingat post epipha
niam. Secundum
matheum. xiij.

In illo tempo
re. Dicit iesus
discipulis suis.
parabolaz hanc.
Simile est regnũ
celorum homini
qui seminauit
bonum semẽ in
agro suo. Cum

Dn̄ica. v. poſt epiphaniam.

autem dormirēt
homines: venit
inimicus eius et
ſuperſeminauit
zizania in medi
o tritici. et abijt.
Cum autem cre
uiſſet herba et
fructum feciſſet:
tunc apparuerūt
et zizania. Acce
dentes autem ſer
ui patriſfamili
as: dixerunt ei.
Domine: nōne
bonum ſemen ſe
minaſti in agro
tuo? Vnde ergo
habet zizania?
Et ait illis. Ini
micus homo hoc
fecit. Serui autē
dixerunt ei. Vis
imus et colligi
mus ea? Et ait
illis. Non. ne fo
rte colligentes zi
zania: eradicetis
ſimul cum eis et
triticum. Sinite
vtraqꝫ creſcere vſ
qꝫ ad meſſem: et
in tempore meſ
ſis dicam meſſo
ribus. Colligite
primum zizania.
et alligate ea ī faſ
ciculos ad com
burendum. Tri
ticum autem cō
gregate in horre
um meum.

Dn̄ica in ſeptua gesima. Secundū matheum. xx.

In illo tempo
re. Dixit ieſus
diſcipulis ſuis

parabolaz hanc Simile eſt regnū celorum homini patrifamilias: qui exiit primo mane conducere operarios in vi neam ſuam. Cō uentione autem facta cum opera riis ex denario di urno: miſit eos in vineam ſuaz. Et egreſſus circa horam tertiam: vidit alios ſtan tes in foro ocio ſos. et illis dixit. Ite et vos in vine am: et quod iuſ tum fuerit dabo vobis. Illi autē abierunt. Iterum autem exiit circa ſextam et nonaz horam: et fecit ſi militer. Circa vn decimam vero ex iit: et inuenit ali os ſtantes. et di cit illis. Quid hic ſtatis tota die oci oſi? Dicunt ei. Quia nemo nos conduxit. Dicit illis. Ite et vos in vineam. Cum ſe ro autem factum eſſet: dicit domi nus vinee procu ratori ſuo. Voca operarios. et red de illis mercedem: incipiens a noui ſſimis vſqꝫ ad pri mos. Cum veniſ ſent ergo qui cir ca vndecimaz ho

ram venerant: ac
ceperunt ſingulos
denarios. Venien
tes autẽ et primi:
arbitrati ſunt q
plus eſſent accep
turi. Acceperunt
autem et ipſi ſin
gulos denarios.
Et accipientes:
murmurabãt ad
uerſus patremfa
milias dicentes.
Hi noviſſimi v
na hora fecerunt:
et pares illos no
bis feciſti qui por
tavimus põdus
diei et eſtus? At
ille reſpondens:
vni eorũ dixit.
Amice: nõ facio
tibi iniuriaz. Nõ
ne ex denario con
ueniſti mecum?
Tolle quod tuũ
eſt: et vade. Volo
autem et huic no
uiſſimo dare ſicut
et tibi. An non li
cet mihi qđ volo
facere? An oculꝰ
tuus nequaz eſt.
quia ego bonus
ſum? Sic erunt
nouiſſimi primi:
et primi nouiſſi
mi. Multi enim
ſunt vocati: pau
ci vero electi.

Dñica in ſexageſima. Secundum Lucam. viij.

In illo tẽpore
Cum turba
plurima conue
niret. et de ciuita
tibus properaret

ad iesum: dixit
per similitudinē.
Exijt qui seminat:
seminare semen
suum. Et dum se
minat: aliud ceci
dit secus viam. et
conculcatum est.
et volucres celi co
mederunt illud.
Et aliud cecidit
supra petram: et
natum aruit. qz
non habebat hu
morem. Et aliud
cecidit inter spi
nas: et simul ex
orte spine suffoca
uerunt illud. Et
aliud cecidit in
terram bonam:
et ortum fecit fru
ctum centuplū.
Hec dicēs clama
bat. Qui habet
aures audiendi:
audiat. Interro
gabant aūt eum
discipuli ei9: que
esset hec parabo
la. Quibus ipse
dixit. Vobis datū
est nosse myste
rium regni dei: cete
ris autem in pa
rabolis. ut viden
tes non videant.
et audientes non
intelligant. Est
autem hec para
bola. Semen: est
verbum dei. Qui
autem secus viā:
hi sunt qui audi
unt. deinde venit
diabolus et tol
lit verbum de cor
de eorum: ne cre

dentes ſalui fiant.
Nam qui ſupra
petram: qui cū
audierunt. cum
gaudio ſuſcipi
unt verbum. et
hi radices nō ha
bent: quia ad tē
pus credunt. et
in tempore tēta
tionis recedunt.
Quod autē in
ſpinas cecidit: hi
ſunt qui audie
runt. et a ſollici
tudinibus et di
uitijs et volupta
tibus vite euntes
ſuffocantur. et nō
referunt fructum.
Quod autē in
terram bonam:
hi ſunt qui ī cor
de bono et opti
mo audientes
verbum retinēt.
et fructum affe
runt: in patiētia.

Dn̄ica in quinqua
geſima. Secundū
Lucam. xviij.

In illo tēpore
Aſſumpſit
ieſus duodecim
diſcipulos ſuos:
et ait illis. Ecce
aſcendimus hie
roſolymam: et
conſummabun
tur omnia que
ſcripta ſunt per
prophetas de fi
lio hominis. Tra
detur enim genti
bus et illudetur:
et flagellabitur.
et conſpuetur. et
poſtquam fla

gellauerint occi
dent eum. et die
tertia resurget. Et
ipsi nihil horum
intellexerunt. Et
erat verbū istud
absconditum ab
eis: et non intel
ligebant que di
cebantur. Factū
est autem cū ap
propinquaret hie
rico: cecus quidā
sedebat secus vi
am mendicans.
Et cum audiret
turbam pretere
untem: interro
gabat quid hoc
esset. Dixerunt
autem ei: quod
iesus nazarenus
transiret. Et cla
mauit dicens.
Iesu fili dauid:
miserere mei. Et
qui preibant: in
crepabant eum
vt taceret. Ipse
vero multo ma
gis clamabat: fi
li dauid miserere
mei. Stans autē
iesus: iussit illū
adduci ad se. Et
cum appropinqua
sset: interrogauit
illum dicēs. Quid
tibi vis faciam?
At ille dixit. Do
mine: vt videam.
Et iesus dixit il
li. Respice: fides
tua te saluum fe
cit. Et confestim
vidit: et seque
batur illū mag
nificans deum.

Et omnis plebs
vt vidit: dedit
laudem deo.

Feria quarta in capite ieiunij Secundum Mattheum. vi.

In illo tempore.
Dixit iesus disci
pulis suis. Cum
ieiunatis: nolite
fieri sicut hypo
crite tristes. Exter
minant enim fa
cies suas: vt pa
reant hominibus
ieiunantes. Amen
dico vobis: quia
receperunt merce
dem suam. Tu
autem cum ieiu
nas: vnge caput
tuum et faciem
tuam laua. ne
videaris homini
bus ieiunans. sed
patri tuo qui est
in abscondito.
Et pater tuus qui
videt in abscon
dito: reddet tibi.
Nolite thesauri
zare vobis the
sauros in terra:
vbi erugo et ti
nea demolitur.
et vbi fures effo
diunt et furantur.
Thesaurizate autem
vobis thesauros
in celo: vbi neque
erugo neque tinea
demolitur. et vbi
fures non effodi
unt nec furantur.
Vbi enim est the
saurus tuus: ibi
est et cor tuum.

Feria. v. Secundum
Johannem. viij.

In illo tempore.
Dicebat iesus ad
eos. qui crediderūt
ei. iudeos. Si vos
manseritis in ser
mone meo: vere
discipuli mei eri
tis. Et cognosce
tis veritatem: et
veritas liberabit
vos. Responderūt
ei. Semen abra
he sumus: et ne
mini seruiuimus
vnquam. Quo
modo tu dicis.
liberi eritis? Re
spondit eis iesus.
Amen amen di
co vobis: quia
omnis qui facit
peccatum. seruus
est peccati. Seruus
autem non ma
net in domo in e
ternum: filius
manet in eternū.
Si ergo filius vos
liberauerit: vere
liberi eritis. Scio
quia filij abrahe
estis: sed queritis
me interficere. quia
sermo meus non
capit in vobis.
Ego quod vidi
apud patrem me
um loquor: et vos
que vidistis apud
patrem vestrum
facitis. Responde
runt. et dixerunt
ei. Pater noster
abraham est. Di
cit eis iesus. Si
filij abrahe estis:

opera abrahe fa
cite. Nunc autē
queritis me inter
ficere: hominem
qui veritatem lo
cutus sum vobis.
quam audiui a
deo. Hoc abrahā
non fecit. Vos fa
citis opera pr̄is
vestri. Dixerunt
itaq; ei. Nos ex
fornicatione nō
sumus nati: vnū
patrem habemus
deum. Dixit ergo
eis iesus. Si deus
pater vester esset:
diligeretis vtiq;
me. Ego enim ex
deo processi. et ve
ni. Neq; enim a
meipso veni: sed
ille me misit.

Quare loquelā
meam non cog
noscitis? Quia
non potestis au
dire sermonem
meum. Vos ex
patre diabolo
estis: et desyderia
patris vestri vul
tis facere. Ille ho
micida erat ab
initio. et in veri
tate non stetit:
quia non est ve
ritas in eo. Cum
loquitur menda
cium. ex proprijs
loquitur: quia
mendax est et pa
ter eius. Ego au
tem quia verita
tem dico: nō cre
ditis mihi.

Feria. Sexta.

¶ Secundum ma
theum. v. et vi.

In illo tempore.
Dixit ieſus diſci
pulis ſuis. Audi
ſtis quia dictum
eſt. diliges proxi
mum tuum: et
odio habebis ini
micum tuum.
Ego autem dico
vobis. Diligite
inimicos veſtros:
benefacite his qui
oderunt vos. Et
orate pro perſe
quentibus et ca
lumniantibus
vos: ut ſitis filij
patris veſtri qui
in celis eſt. qui ſo
lem ſuum oriri
facit ſup bonos
et malos. et plu
it ſuper iuſtos et
iniuſtos. Si enim
diligitis eos qui
vos diligunt: quam
mercedem habebi
tis? Nonne et pub
licani hoc faciunt?
Et ſi ſalutaueri
tis fratres veſtros
tantum: quid am
plius facitis? Non
ne et ethnici hoc
faciunt? Eſtote
ergo vos perfecti:
ſicut et pater ve
ſter celeſtis perfe
ctus eſt. Attendite
ne iuſtitiam ve
ſtram faciatis co
ram hominibus:
ut videamini ab
eis. Alioquin: mer
cedem non habe
bitis apud pa

trem veſtruz qui in celis eſt. Cum ergo facis elee moſinam: noli tuba canere an te te ſicut hypo crite faciunt in ſynagogis et in vicis. vt honori ficentur ab homi nibus. Amen di co vobis: recepe runt mercedem ſuam. Te autem faciente elecmoſi nam: neſciat ſi niſtra tua quid faciat dextera tua. vt ſit elecmoſina tua in abſcondi to. Et pater tu9 qui videt in ab ſcondito: reddet tibi. Et cum ora

tis: non eritis ſi cut hypocrite. q̃ amant in ſyna gogis et in angu lis platearum ſtantes orare. vt videantur ab ho minibus. Amen dico vobis: rece perunt mercedez ſuam. Tu autez cum orabis: in tra in cubiculuz tuum. et clauſo oſtio tuo ora pa trem tuum ĩ ab ſcondito. Et pa ter tuus qui vi det in abſcondi to: reddet tibi.

Sabbato in ca pite ieiunij. Se cundum marcũ vi. capitē.

In illo tempore.
Cum ſero eſſet
factum: erat na
uis in medio ma
ri. et ieſus ſolus
in terra. Et vidēs
eos laborantes
in remigando:
erat enim vent9
contrarius eis.
Et circa quartā
vigiliaȝ noctis
venit ad eos am
bulans ſup̄ ma
re: et volebat p̄
terire eos. At illi
vt viderunt eum
ambulanteȝ ſu
per mare: puta
uerunt fantaſ
ma eſſe. Et ex
clamauerūt. Om
nes enim viderūt
eum: et contur
bati ſunt. Et ſta
tim locutus eſt
cum eis: et dixit
illis. Confidite.
ego ſum: nolite
timere. Et aſcen
dit ad illos in
nauem: et ceſſa
uit ventus. Et
plus magis in
tra ſe ſtupebant.
Non enim intel
lexerant de pani
bus: erat enim
cor illorum ob
cecatum. Et cum
tranſfretaſſent:
peruenerunt in
terrā geneſareth.
et applicuerunt.
Cumqȝ egreſſi
eſſent de naui:
continuo cogno
uerunt eum. Et

percurrentes uniuersam regionem illam: ceperunt in grabatis eos qui se male habebant circumferre. ubi audiebant eum esse. Et quocumque introibat in uicos uel in uillas aut in ciuitates: in plateis ponebant infirmos. et deprecabantur eum ut uel fimbriam uestimenti eius tangerent. Et quotquot tangebant eum: salui fiebant.

Dominica. prima in quadragesima. Secundum math. iiij

In illo tempore. Ductus est iesus in desertum a spiritu: ut tentaretur a diabolo. Et cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus: postea esuriit. Et accedens tentator: dixit ei. Si filius dei es: dic ut lapides isti panes fiant. Qui respondens dixit. Scriptum est. Non in pane solo uiuit homo: sed in omni uerbo quod procedit de ore dei. Tunc assumpsit eum

diabolus in ſã
ctã ciuitatem:
et ſtatuit eum
ſupra pinnacu
lum templi. et
dicit ei. Si filius
dei es: mitte te de
orſum. Scriptũ
eſt enim: qr an
gelis ſuis man
dauit de te. et in
manibus porta
bunt te. ne forte
offendas ad la
pidem pedem tu
um. Ait illi ieſ9
rurſum. Scriptũ
eſt. Non tenta
bis dominum de
um tuum. Iterũ
aſſumpſit eum
diabolus ĩ mõ
tem excelſũ val
de: et oſtendit ei
omnia regna
mundi et glori
am eorum. ⁊ dix
it illi. Hec õnia
tibi dabo: ſi ca
dẽs adoraueris me.
Tunc dicit ei ie
ſus. Vade ſatha
na. Scriptum eſt
enim. Dominũ
deum tuum ado
rabis: et illi ſoli
ſeruies. Tunc re
liquit eum dia
bolus. Et ecce an
geli acceſſerũt: ⁊
miniſtrabãt ei.

Feria. ij. Secundum matheum. xxv.

In illo tempo
re. Dixit ieſ9
diſcipulis ſuis.
Cum venerit fi
lius hominis

in maieſtate ſu
a. et omnes an
geli cū eo: tunc
ſedebit ſuper ſe
dem maieſtatis
ſue. Et cōgrega
buntur ante eū
omnes gentes:
et ſeparabit eos
ab inuicem. ſicut
paſtor ſegregat
oues ab hedis.
Et ſtatuet oues
quidē a dextris
ſuis: hedos au
tem a ſiniſtris.
Tunc dicet rex
his q̄ a dextris
eius erunt. Ve
nite benedicti
patris mei: poſ
ſidete paratum
vobis regnum
a conſtitutione
mundi. Eſuriui
enim: et dediſtis
mihi manduca
re. Sitiui: et dedi
ſtis mihi bibere.
Hoſpes eram: et
collegiſtis me.
Nudus: et ope
ruiſtis me. Infir
mus: et viſitaſ
tis me. In carce
re eram: et veni
ſtis ad me. Tunc
reſpondebunt ei
iuſti dicētes. Do
mine: quando
te vidimus eſu
rientem et paui
mus. ſitientem
et dedimus tibi
potum? Quan
do te vidimus
hoſpitem. et col
legimus te: aut

nudum. et coo
peruimus te?
Aut quando te
vidimus infir
mum. aut ī car
cere. et venimus
ad te? Et reſpō
dens rex: dicet il
lis. Amen dico
vobis: quādiu
feciſtis uni de his
fratribus meis
minimis. mihi
feciſtis. Tunc di
cet et his qui a
ſiniſtris eius erūt.
Diſcedite a me
maledicti in ig
nem eternū: qui
paratus eſt dia
bolo et angelis
eius. Eſurivi e
nim: et non de
diſtis mihi mā
ducare. Sitivi:
et non dediſtis
mihi potū. Hoſ
pes eram: et nō
collegiſtis me.
Nudus: et non
operuiſtis me.
Infirmus. et in
carcere: et non
viſitaſtis me.
Tunc reſponde
bunt ei et ipſi
dicentes. Domi
ne. quando te vi
dimus eſurientē
aut ſitientē. aut
hoſpitem. aut
nudum. aut in
firmum. vel in
carcere: et non
miniſtravimus
tibi? Tunc reſpō
debit illis dicens.
Amē dico vobis:

quamdiu non
fecistis vni de mi
noribus hijs: nec
mihi fecistis. Et
ibunt hi in sup
plicium eternuz:
iusti autem in vi
tam eternam.

Feria. iiij. Secundū
matheum. xxi.

In illo tempore.
Cum intrasset ie
sus hierosolymā:
commota est v
niuersa ciuitas
dicens. Quis est
hic? Populi au
tem dicebāt. Hic
est iesus prophe
ta: a nazareth
galilee. Et intra
uit iesus in tem
plum dei: et ej
ciebat omnes
vendentes et emē
tes in templo.
et mensas nū
mulariorū. et
cathedras ven
dentium colum
bas euertit. Et
dicit eis. Scrip
tum est. Domus
mea: domus o
rationis voca
bitur. Vos autē
fecistis illaz spe
luncam latro
num. Et accesse
runt ad eū ceci
et claudi in tem
plo: et sanauit
eos. Videntes
autez principes
sacerdotū et scri
be mirabilia
que fecit. et pue
ros clamantes

in templo et di
centes osanna fi
lio dauid: indig
nati sunt. et dix
erunt ei. Audis
quid isti dicũt?
Iesus autem: di
cit eis. Utiqz. Nũ
quam legistis
quia ex ore infã
tium et lactenti
um pfecisti lau
dem? Et relictis
illis: abijt foras
extra ciuitatem
in bethaniã. Ibi
qz docebat eos: de
regno dei.

Feria. iiij. quatu
or tpum. Scd̃m
matheum. xij.

In illo tempore.
Accesserunt ad ie
sum scribe et pha
risei dicẽtes. Ma
gister: volumus
a te signum vi
dere. Qui respon
dens: ait illis. Ge
neratio mala et
adultera signũ
querit: et signũ
non dabitur ei.
nisi signum ione
prophete. Sicut
enim fuit ionas
in ventre ceti tri
bus diebus et tri
bus noctibus: sic
erit filius homi
nis in corde terre
tribus diebus et
tribus noctibus.
Viri niniuite sur
gent in iudicio
cũ generatione
ista et condemna
bunt eam: quia

penitentiam ege
runt in predica
tione ione. Et
ecce pluſquam
iona hic. Regi
na auſtri ſurget
in iudicio cum
generatione iſta
et condemnabit
eam: quia venit
a finibus terre
audire ſapienti
am ſalomonis.
Et ecce pluſquā
ſalomon hic. Cū
autem immun
dus ſpiritus exi
erit ab homine:
ambulat per lo
ca arida querēs
requiem. et non
inuenit. Tūc di
cit. Reuertar in
domum meam:
vnde exiui. Et ve
niens inuenit
eam vacantem:
ſcopis munda
tam et ornatam.
Tunc vadit et aſ
ſumit ſeptem a
lios ſpiritus ſecū
nequiores ſe: et
intrantes habi
tant ibi. Et fiūt
nouiſſima ho
minis illius: pe
iora prioribus.
Sic erit et gene
rationi huic peſ
ſime. Adhuc eo
loquente ad tur
bas: ecce mater
eius et fratres
ſtabant foris:
querentes loqui
ei. Dicit autem
ei quidam. Ecce

mater tua et fra
tres tui foris stant:
querentes te. At
ipse respondens:
dicenti sibi ait.
Que est mater
mea. et qui sunt
fratres mei? Et
extendens manum
in discipulos su
os: dixit. Ecce ma
ter mea: et fratres
mei. Quicunque
enim fecerit vo
luntatem patris
mei qui in celis
est: ipse meus fra
ter et soror. et ma
ter est.

Feria. v. Secundum
iohannem. v.

In illo tempore.
Dicebat iesus tur
bis iudeorum. Non
possum ego a me
ipso facere quicquam.
Sicut audio iudi
co. et iudicium me
um iustum est:
quia non quero
voluntatem me
am. sed volunta
tem eius qui mi
sit me. Si ego tes
timonium perhi
beo de me: testimo
nium meum non
est verum. Alius
est qui testimoni
um perhibet de
me: et scio quia
verum est testimo
nium quod per
hibet de me. Vos
misistis ad iohan
nem: et testimo
nium perhibuit
veritati. Ego au

tem non ab ho
mine teſtimoniu
um accipio: ſed
hec dico. vt vos
ſalui ſitis. Ille
erat lucerna ar
dens et lucens:
vos autem volu
iſtis exultare ad
horam in luce e
ius. Ego autem
habeo teſtimoni
um maius iohā
ne. Opera enim
que dedit mihi
pater vt perficiā
ea: ipſa opera
que ego facio. te
ſtimonium per
hibent de me. qꝛ
pater me miſit.
Et qui miſit me
pater: ipſe teſti
monium perhi
buit de me. Neqꝫ
vocem eius vn
quam audiſtis:
neqꝫ ſpeciē eius
vidiſtis. Et ver
bum eius non
habetis in vob'
manens: quia
quem miſit ille.
huic vos nō cre
ditis. Scrutami
ni ſcripturas: qꝛ
vos putatis in
ipſis vitam eter
nam habere. et
ille ſunt que teſ
timonium per
hibent de me. Et
non vultis veni
re ad me: vt vi
tam habeatis.
Claritatem ab
hominibus nō
accipio: ſed cog

novi vos. quia
dilectionem dei
non habetis in
vobis. Ego veni
in nomine patris
mei: et non acci
pitis me. Si alius
venerit in nomi
ne ſuo: illum ac
cipietis. Quomo
do poteſtis vos
credere. qui glori
am ab invicem
accipitis. et glo
riam que a ſolo
deo eſt non queri
tis? Nolite puta
re: quia ego accu
ſaturus ſim vos
apud patrē. Eſt
qui accuſat vos:
moyſes in quo
vos ſperatis. Si
enim crederetis
moyſi: crederetis
forſitan et mihi.
De me enim ille
ſcripſit. Si autem
illius litteris nō
creditis: quomo
do verbis meis
credetis?

Feria. vi. quatuor temporum. Scd'm iohannem. v.

In illo tempo
re. Erat dies
feſtus iudeorum:
et aſcendit ieſus
hieroſolymam.
Eſt autem hiero
ſolymis probati
ca piſcina q̄ cog
nominatur he
braice bethſaida:
quinque porticus
habens. In his
iacebat multitu

do magna languentium: cecorum. claudorum. aridorum. expectantium aque motum. Angelus autem domini ſecundum tempus deſcendebat in piſcinam: et movebatur aqua. Et qui prior deſcendebat in piſcinam poſt motionem aque: ſanus fiebat a q̃cunque tenebatur infirmitate. Erat autem quidam homo ibi: triginta et octo annos habens in infirmitate ſua. Hunc cum vidiſſet ieſus iacentem. et cognoviſſet quia multum iam tempus haberet: dicit ei. Vis ſanus fieri? Reſpondit ei languidus. Domine: hominem non habeo: ut cum turbata fuerit aqua. mittat me in piſcinam. Dum venio enim ego: alius ante me deſcendit. Dicit ei ieſus. Surge. tolle grabatum tuum: et ambula. Et ſtatim ſanus factus eſt homo: et ſuſtulit grabatum ſuum et ambulabat.

Erat autem ſab
batum in illo
die. Dicebant
iudei illi qui ſa
natus fuerat. Sab
batum eſt: non
licet tibi tollere
grabatum tuū.
Reſpondit eis.
Qui me fecit ſa
num: ille mihi
dixit. tolle graba
tum tuum & am
bula. Interroga
uerunt ergo eū.
Quis eſt ille ho
mo qui dixit ti
bi. tolle grabatū
tuum & ambula?
Is autem qui ſa
nus fuerat effec
tus: neſciebat q̄s
eſſet. Ieſus enim
declinauit a tur
ba. conſtituta ī
loco. Poſtea in
uenit eum ieſus
in templo: et dix
it illi. Ecce ſanus
factus es: iam no
li peccare. ne dete
rius tibi aliquid
contingat. Abijt
ille homo et nun
ciauit iudeis: q̄r
ieſus eſſet qui fe
cit eum ſanum.

Sabbato .iiii.
tempor. Secūdum
matheū. xvii.

In illo tempo
re. Aſſumpſit
ieſus petrum et
iacobum et io
hannem fratrē
eius: et duxit il
los in montem
excelſum ſeorſū.

et transfiguratꝰ
est ante eos. Et
resplenduit faci
es eius sicut sol:
vestimenta aūt
eius facta sūt al
ba sicut nix. Et
ecce apparuerunt
eis moyses et he
lias: cum eo lo
quentes. Respon
dens aūt petrus:
dixit ad iesum.
Domine: bonū
est nos hic esse.
Si vis: faciamꝰ
hic tria taberna
cula. Tibi vnū:
et moysi vnum.
et helie vnum.
Adhuc eo loquē
te: ecce nubes lu
cida obumbrauit
eos. Et ecce vox
de nube. dicens.
Hic est filiꝰ me
us dilectus: in
quo mihi bene
complacui. ipsū
audite. Et audi
entes discipuli.
ceciderunt in fa
ciem suam: et ti
muerunt valde.
Et accessit iesus
et tetigit eos: dix
itqꝫ eis. Surgite:
et nolite timere.
Leuantes autem
oculos suos: ne
minem viderūt
nisi solū iesum.
Et descendētibus
illis de mōte: pre
cepit iesus dicēs.
Nemini dixeritis
visionē: donec
filius hominis:

a mortuis reſur
gat. Dominica ſcd'a in qua
dragesimā. Scd'm
matheum. xv.
In illo tempore.
Egreſſus ieſus
ſeceſſit in partes
tyri et ſidonis.
Et ecce mulier
chananea a fini
bus illis egreſſa:
clamauit dicēs
ei. Miſerere mei
fili dauid: filia
mea male a de
monio vexatur.
Qui non reſpon
dit ei verbum.
Et accedentes diſ
cipuli eius: ro
gabant eum di
centes. Dimitte
eam: quia cla
mat poſt nos.
Ipſe autē reſpon
dens: ait. Nō ſum
miſſus: niſi ad
oues que perie
runt domus iſra
el. At illa venit:
et adorauit eum
dicens. Domine:
adiuua me. Qui
reſpondit ei. Nō
eſt bonum ſume
re panem filio
rum: et mittere
canibus. At illa
dixit. Etiam do
mine: nam et ca
telli edunt de mi
cis que cadunt
de menſa domi
norum ſuorum.
Tunc reſpondēs
ieſus: ait illi. O
mulier: magna

eſt fides tua. Fiat
tibi ſicut vis. Et
ſanata eſt filia e
ius: ex illa hora.

Feria .ii. Secundū
Johannem. viij.

In illo tempore.
Dixit ieſus turbis
iudeorum. Ego
vado et quereṫis
me: et in peccato
veſtro moriemi
ni. Quo ego va
do: vos non po
teſtis venire. Di
cebant ergo iudei.
Numquid interfi
ciet ſemetipſum:
quia dicit. quo e
go vado vos nō
poteſtis venire?
Et dicebat eis.
Vos de deorſum
eſtis: ego de ſu
pernis ſum. Vos
de mundo hoc eſ
tis: ego nō ſum
de hoc mūdo. Dix
i ergo vobis: quia
moriemini ī pec
catis veſtris. Si
enim non credi
deritis quia ego
ſum: moriemini
in peccato veſtro.
Dicebant ergo ei.
Tu quis es? Dix
it eis ieſus. Prin
cipium: qui et lo
quor vobis. Mul
ta habeo de vo
bis loqui et iudi
care: ſed qui mi
ſit me. verax eſt.
et ego que audi
vi ab eo. hec lo
quor in mundo.
Et non cognove

runt: quia de pa
tre eis dicebat.
Dixit ergo eis ie
sus. Cum exalta
ueritis filium ho
minis: tunc cog
noscetis quia ego
sum. et a meip
so facio nihil. sed
sicut docuit me
pater hec loquor.
Et qui me misit
mecum est et non
reliquit me solum:
quia ego que pla
cita sunt ei. faci
o semper.

Feria .iij. Secundum matheum. xxiij.

In illo tempore.
Locutus est iesus
ad turbas et ad
discipulos suos
dicens. Super ca
thedram moysi:
sederunt scribe et
pharisei. Omnia
ergo quecunque
dixerint vobis.
seruate et facite:
secundum vero
opera eorum no
lite facere. Dicunt
enim: et non fa
ciunt. Alligant
autem onera gra
uia et importa
bilia. et imponunt
in humeros ho
minum: digito
autem suo nolunt
ea mouere. Om
nia vero opera
sua faciunt: ut
videantur ab ho
minibus. Dila
tant enim phy
lacteria sua: et

magnificāt fim
brias. Amāt au
tem primos re
cubitus ī cenis.
et primas cathe
dras in ſynago
gis. et ſalutatio
nes in foro: et vo
cari ab homini
bus rabbi. Vos
autem nolitē vo
cari rabbi: vnꝰ
eſt enim magiſ
ter veſter. Omnes
autem vos fra
tres eſtis. Et pa
trem nolitē vo
care vobis ſup
terram: vnus
eſt enim pater
veſter. qui in ce
lis eſt. Nec voce
mini magiſtri:
quia magiſter
veſter vnus eſt
chriſtus. Qui
maior eſt veſtrū:
erit miniſter ve
ſter. Qui autem
ſe exaltauerit·
humiliabitur:
et qui ſe humili
auerit: exaltabi
tur. Feria quīta
Scdm matthe. xx.

In illo tēpore
Aſcendens ie
ſus hieroſolymā:
aſſumpſit duo
decim diſcipulos
ſuos ſecreto. et
ait illis. Ecce aſ
cendimus hiero
ſolymam: et fi
lius hominis
tradetur princi
pibus ſacerdotū.
et ſcribis. et con

condemnabunt eū
morte. Et tradet
eum gentibus
ad deludendum:
et flagellādum.
et crucifigendū.
et tertia die re
ſurget. Tunc ac
ceſſit ad eū ma
ter filiorum zebe
dei cum filijs ſu
is: adorans et pe
tens aliquid ab
eo. Qui dixit ei.
Quid vis? Ait
illi. Dic vt ſedeāt
hi duo filij mei.
vnus ad dexterā
tuam. et vnus
ad ſiniſtram: in
regno tuo. Reſ
pondens autem
ieſus dixit. Neſci
tis quid petatis.

Poteſtis bibere
calicem quē ego
bibiturus ſum?
Dicunt ei. Poſſu
mus. Ait illis.
Calicem quidem
meum bibetis:
ſedere autem ad
dexteram meam
et ad ſiniſtram.
non eſt meum
dare vobis. ſed
quibus paratū
eſt a patre meo.
Et audientes de
cem: indignati
ſunt de duobus
fratribus. Jeſus
autem vocauit
eos ad ſe: et ait.
Scitis quia prin
cipes gentium
dominantur eo
rum. et qui ma

iores sunt pote
statem exercent
in eos. Non ita
erit inter vos.
sed quicumque vo
luerit inter vos
maior fieri: sit
vester minister.
Et qui voluerit
inter vos primus
esse: erit vester
servus. Sicut
filius hominis
non venit mini
strari sed minis
trare: et dare ani
mam suam: re
demptionem pro
multis.

Feria. v. Secundum iohannem. vi.

In illo tempore.
Dicit iesus tur
bis. Operamini
non cibum qui
perit. sed qui per
manet in vitam
eternam: quem
filius hominis
vobis dabit.
Hunc enim pa
ter signavit de
us. Dixerunt
ergo ad eum.
Quid faciemus
ut operemur o
pera dei? Respon
dit iesus: et dix
it eis. Hoc est
opus dei: ut cre
datis in eum quem
misit ille. Dixe
runt ergo ei. Quid
ergo tu facis si
gnum ut videa
mus et credamus
tibi? Quid ope
raris? Patres

nostri mandu
cauerunt man
na in deserto: si
cut scriptum est.
Panem de celo
dedit eis mādu
care. Dicit ergo
eis iesus. Amen
amen dico vob:
non moyses de
dit vobis panē
de celo. sed pater
meus dat vobis
panem de celo
verum. Panis
enim dei est: qui
descendit de celo.
et dat vitā mū
do. Dixerunt
ergo ad eū. Do
mine: semper
da nobis panē
hunc. Dicit au
tem eis iesꝰ. Ego
sum panis vite.
Qui venit ad
me. non esuriet:
et qui credit in
me: non sitiet
vnquam.

Feria. vi. Secundum
matheum. xxi.

In illo tempo
re. Dicebat
iesus turbis iude
orum. Homo e
rat paterfamili
as qui plātauit
vineam: et sepē
circumdedit ei. et
fodit in ea torcu
lar. et edificauit
turrim. et loca
uit eam agrico
lis. et peregre pro
fectus est. Cum
autem tempus
fructuum appro

pinquaſſet: mi
ſit ſeruos ſuos
ad agricolas. ut
acciperent fruc
tus eius. Et agri
cole apprehenſis
ſeruis eius: ali
um ceciderunt.
alium occiderunt.
alium vero la
pidauerunt. Ite
rum miſit alios
ſeruos plures
prioribus: et fe
cerunt illis ſimi
liter. Nouiſſime
autem miſit ad
eos filiū ſuum
dicens. Verebū
tur filiū meum.
Agricole autē
videntes filium:
dixerunt intra
ſe. Hic eſt heres.

Venite occidam9
eum: et habebi
mus hereditatē
eius. Et apprehē
ſum eum eiece
runt extra vine
am et occiderūt.
Cum ergo vene
rit dominus vi
nee: quid faciet
agricolis illis?
Aiunt illi. Ma
los male perdet:
et vineā ſuam
locabit aliis a
gricolis. q̄ red
dant ei fructum
temporibus ſu
is. Dixit illis ie
ſus. Nunquā
legiſtis in ſcrip
turis. lapidem
quem reproba
uerunt edificā

tes hic factꝰ eſt
in caput angu
li a domino fa
ctum eſt iſtud.
et eſt mirabile
in oculis nr̄is?
Ideo dico vobis:
quia auferetur
a vobis regnū
dei et dabitur gē
ti facienti fruc
tus eius. Et qui
ceciderit ſuper la
pidem iſtum: cō
fringetur. ſuper
quem vero ceci
derit: conteret
eum. Et cū au
diſſent principes
ſacerdotū & pha
riſei parabolas
eius: cognoue
runt qd de ipſis
diceret. Et que.
rentes eum tene
re. timuerūt tur
bas: quoniam
ſicut prophetā:
eum habebant.

Sabbato ſcd'm Lucam. xv.

In illo tempo
re. Dicebat
ieſus turbis iude
orum. Homo
quidam habuit
duos filios: et
dixit adoleſcenti
or ex illis patri.
Pater: da mihi
portionem ſub
ſtantie que me
contingit. Et
diuiſit illis ſub
ſtantiam. Et
non poſt mul
tos dies: congre
gatis omnibꝰ.

adoleſcentior fi
lius peregre pro
fectus eſt in regi
onē longinquā.
et ibi diſſipauit
ſubſtantiam ſu
am viuendo lux
urioſe. Et poſt
quam omnia
conſummaſſet:
facta eſt fames
valida in regio
ne illa. et ipſe ce
pit egere. Et abi
it. et adheſit v
ni ciuium regi
onis illius: et
miſit illum in
villam ſuam
vt paſceret por
cos. Et cupiebat
implere ventrē
ſuū de ſiliquis
quas porci mā

ducabant: ⁊ ne
mo illi dabat.
In ſe autem re
uerſus: dixit.
Quanti merce
narij in domo
patris mei abū
dant panibus:
ego autem hic
fame pereo. Sur
gam et ibo ad
patrem meum:
et dicam illi.
Pater: peccaui
in celum et corā
te: iam nō ſum
dignus vocari
filius tuus. Fac
me ſicut vnum
de mercenarijs
tuis. Et ſurgēs:
venit ad patrē
ſuum. Cum au
tem adhuc lon

ge eſſet: vidit
illum pater ip
ſius. et miſericor
dia motus eſt.
Et occurrens ce
cidit ſuper col
lum eius: et oſ
culatus eſt eū.
Dixitqȝ ei filius.
Pater peccaui
in celum et corā
te: iam nō ſum
dignus vocari
filius tuus. Dix
it autem pater
ad ſeruos ſuos.
Cito proferte ſto
lam primam. et
induite illum:
et date anulum
in manu eius.
et calciamenta
in pedes. Et ad
ducite vitulum

ſaginatum et
occidite. et man
ducemus et epu
lemur: quia hic
filius meus mor
tuus erat et re
uixit. perierat et
inuentus eſt. Et
ceperunt epula
ri. Erat autem fi
lius eius ſenior
in agro. Et cum
veniret et appro
pinquaret do
mui: audiuit
ſimphoniam et
chorum. et voca
uit vnum de ſer
uis: et interroga
uit que hec eſſet.
Iſqȝ dixit illi. Fra
ter tuus venit:
et occidit pater
tuus vitulū ſa

gnatum. quia
ſaluum illum
recepit. Indigna
tus eſt autem:
et nolebat itro
ire. Pater ergo
illius egreſſus:
cepit rogare illū.
At ille reſpondēs:
dixit patri ſuo.
Ecce tot annis
ſeruio tibi. et nū
quam manda
tum tuum pre
teriui: et nunquam
dediſti michi he
dum. vt cum a
micis meis epu
larer. Sed poſt
quam filius tu
us hic qui deuo
rauit ſubſtanti
am ſuam cum
meretricibus ve
nit: occidiſti illi
vitulum ſagina
tum. At ipſe dix
it illi. Fili: tu ſe
per mecum es:
et omnia mea
tua ſunt. Epu
lari autē et gau
dere oportebat:
quia frater tuus
hic mortuus e
rat. et reuixit:
perierat: et inuē
tus eſt.

Dominica tertia in xl. Secundum Lucam. xi.

In illo tempo
re. Erat ieſus
eiiciens demoni
um: et illud erat
mutum. Et cum
eieciſſet demoni
um. locutus eſt

mutus: et admi
rate sunt turbe.
Quidam autē
ex eis dixerunt.
In beelzebub
principe demo
niorum: eicit
demonia. Et alij
tentantes: sig
num de celo que
rebant ab eo.
Ipse autem ut
vidit cogitatio
nes eorum: dix
it eis. Omne reg
num in seipsū
divisum desola
bitur: et domus
supra domum
cadet. Si autem
et sathanas in
seipsum divisus
est: quomodo
stabit regnum
ipsius. quia di
citis in beelzebub
eicere me demo
nia? Si autem
ego ī beelzebub
eicio demonia:
filij vestri ī quo
eiciunt? Ideo
ipsi iudices ves
tri erunt. Porro
si in digito dei
eicio demonia:
profecto pervenit
in vos regnum
dei. Cum fortis
armatus custo
dit atrium suū:
in pace sunt ea
que possidet. Si
autem fortior
illo superveni
ens vicerit eum:
universa arma
eius auferet in

quibus confide
bat. et ſpolia e
ius diſtribuet.
Qui nō eſt me
cum: aduerſuz
me eſt. Et q̄ non
colligit mecum:
diſpergit. Cum
immundus ſpi
ritus exierit ab
homine: peram
bulat per loca
inaquoſa que
rens requiem. et
non inueniens.
dicit. Reuertar
in domum me
am: vnde exiui.
Et cum venerit:
inuenit ſcopis
mundatam. Et
tunc vadit et aſ
ſumit ſeptem a
lios ſpiritus ne
quiores ſe: et in
greſſi habitant
ibi. Et fiunt no
uiſſima homi
nis illius: peio
ra prioribꝰ. Fac
tum eſt autem
cum hec diceret:
extollens vocez
quedam mulier
de turba. dixit
illi. Beatus ve
ter qui te portauit: et vbera q̄
ſuxiſti. At ille dix
it. Quinimo. be
ati qui audiunt
verbum dei: et
cuſtodiunt illud

Feria ſcda poſt Oculi. Secundum Lucam. iiij.

In illo tempo
re. Dixerunt

pharisei ad ieſū.
Quanta audi
uimus facta in
capharnaum:
fac et hic in pa
tria tua. Ait au
tem. Amē dico
vobis: quia ne
mo propheta
acceptus eſt in
patria ſua. In
veritate dico vo
bis: multe vidu
e erant in dieb9
helie in iſrael
quando clauſuʒ
eſt celum ānis
tribus et menſi
bus ſex. cum fa
cta eſſet fames
magna in om
ni terra. ⁊ ad nul
lam illarū miſ
ſus eſt helias.

niſi in ſarepta
ſidonie. ad muli
erem viduam.
Et multi leproſi
erant in iſrael
ſub heliſeo ꝓphe
ta: et nemo eoꝝ
mundatus eſt
niſi naamā ſy
rus. Et repleti
ſunt omnes in
ſynagoga ira:
hec audientes.
Et ſurrexerunt
et eiecerunt illū
extra ciuitatem:
et duxerunt illū
vſqꝫ ad ſuperci
lium montis ſu
per quem ciui
tas illoꝝ erat
edificata. vt pre
cipitarent eum.
Ipſe autē tranſi

ens per mediuz
illorum ibat.

Feria. iij. Secundum
matheum. xviij.

In illo tempore.
Reſpiciens ieſus
diſcipulos ſuos
dixit. Si peccaue
rit in te frater tu
us: vade. corripe
eum inter te et
ipſum ſolū. Si
te audierit: lu
cratus eris frēm
tuum. Si autez
non te audierit:
adhibe tecum
adhuc vnuz vel
duos. vt in ore
duorum vel tri
um teſtium ſtet
omne verbum.
Quod ſi nō au
dierit eos dic ec
cleſie. Si autem
eccleſiam nō au
dierit: ſit tibi ſi
cut ethnicus et
publicanꝰ. Amē
dico vobis: que
cunqꝫ alligaue
ritis ſuper terrā.
erunt ligata et
in celo. et quecū
qꝫ ſolueritis ſup
terram. erunt ſo
luta et in celo.
Iterum dico vo
bis: quia ſi duo
ex vobis conſen
ſerint ſuper ter
ram de omni re
quancunqꝫ pe
tierint. fiet illis
a patre meo q
in celis eſt. Vbi
enim ſunt duo
vel tres congre

gati in nomine meo: ibi sum in medio eorum. Tunc accedens petrus ad eum: dixit. Domine: quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei? Usque septies? Dicit illi iesus. Non dico tibi usque septies: sed usque septuagies septies.

Feria. iiij. Secundum matheum. xv.

In illo tempore. Accesserunt ad iesum ab hierosolymis scribe et pharisei: dicentes. Quare discipuli tui trasgrediuntur traditiones seniorum? Non enim lavant manus suas: cum panem manducant. Ipse autem respondens: ait illis. Quare et vos transgredimini mandatum dei propter traditionem vestram? Nam deus dixit. Honora patrem tuum et matrem: et qui maledixerit patri vel matri. morte moriatur. Vos autem dicitis: quicumque dixerit patri vel matri. munus quodcumque est ex me tibi

proderit. et non
honorificabit
patrem ſuū aut
matrem ſuam:
et irritū feciſtis
mandatum dei
propter traditi
onem veſtram.
Hypocrite: bene
prophetauit de
vobis eſaias di
cens. Populus
hic labiis me ho
norat: cor autē
eorum longe eſt
a me. Sine cau
ſa autem colūt
me: docentes do
ctrinas et man
data hominuꝫ.
Et conuocatis
ad ſe turbis: dix
it eis. Audite et
intelligite. Non
quod intrat in
os coinquinat
hominem: ſed
quod procedit
ex ore. hoc coin
quinat hominē.
Tunc accedentes
diſcipuli eius:
dixerunt ei. Scis
quia phariſei
audito hoc ver
bo: ſcandalizati
ſunt? At ille reſ
pondēs: ait. Om
nis plantatio
quam non plā
tauit pater me
us celeſtis: eradi
cabitur. Sinite
illos: ceci ſunt.
et duces cecorū.
Cecus autem ſi
ceco ducatū preſ
tet: ambo in fo

ueam cadūt. Re
spondens autem
petrus: dixit ei.
Edissere nobis
parabolā istam.
At ille dixit. Ad
huc et vos sine
intellectu estis?
Non intelligitis
quia omne qd
in os intrat. in
ventrem vadit.
et in secessum e
mittitur? Que
autem procedūt
de ore. de corde ex
eunt: et ea coin
quinant homi
nem. De corde
enim exeunt co
gitationes ma
le: homicidia.
adulteria. forni
cationes. furta.
falsa testimonia.
blasphemie. Hec
sunt que coinqui
nant hominem.
Non lotis autem
manibus man
ducare: non co
inquinat homi
nem.

Feria. v. Secundum Johannē. v.

In illo tempo
re. Dicebat iesus
turbis iudeorum.
Pater meus us
que modo opera
tur: et ego ope
ror. Propterea
ergo magis que
rebant eum iu
dei interficere: quia
non solum sol
uebat sabbatū.
sed et patrem su

um dicebat deū.
equalem se faci
ens deo. Respon
dit itaqꝫ iesus:
et dixit eis. Amē
amen dico vob:
non potest filius
a se facere quic
quam. nisi qđ
viderit patrem
facientem. Que
cunqꝫ enim ille
fecerit: hec et fi
lius similiter fa
cit. Pater enim
diligit filium:
et omnia demō
strat ei que ipse
facit. Et maiora
his demonstra
bit ei opera: ut
vos miremini.
Sicut enim pa
ter suscitat mor
tuos et vivificat:
sic et filius quos
vult vivificat.
Neqꝫ enim pater
iudicat quenqꝫ:
sed iudicium om
ne dedit filio. ut
omnes honorifi
cent filiuꝫ sicut
honorificant pa
trem. Qui non
honorificat fili
um: non hono
rificat patrem
qui misit illum.
Amen amen di
co vobis: quia
qui verbuꝫ me
um audit. et cre
dit ei qui misit
me. habet vitā
eternam. Et in
iudicium non
veniet: sed tran

ſiet a morte in vitam. Amen amen dico vob': quia venit hora et nunc eſt quando mortui audient vocem filij dei. et qui audierint vivent. Sicut enim pater habet vitã in ſemetipſo: ſic dedit et filio vitam habere in ſemetipſo. Et poteſtatem dedit ei iudicium facere: quia filius hominis eſt. Nolite mirari hoc: quia veniet hora in qua omnes qui in monumẽtis ſunt. audiẽt vocem eius. Et procedent qui bona fecerunt. in reſurrectionẽ vite: qui vero mala egerunt. in reſurrectionem iudicij.

¶ Feria vi. Scdm Johannem. iiij.

In illo tempore. Venit ieſ9 in civitatem ſamarie que dicitur ſichar: iuxta predium quod dedit iacob ioſeph filio ſuo. Erat autem ibi fõs iacob. Ieſus ergo fatigatus ex itinere: ſedebat ſic ſup̄ fontem. Hora erat quaſi ſexta. Ve

nit mulier de ſa
maria: haurire
aquam. Dicit
ei ieſus. Da mi
hi bibere. Diſci
puli autem eius
abierant in ci
uitatem: ut ci
bos emerent. Di
cit ergo ei muli
er illa ſamarita
na. Quomodo
tu iudeus cũ ſis.
bibere a me poſ
cis que ſum mu
lier ſamaritana?
Non enim coũ
tuntur iudei ſa
maritanis Reſ
pondit ieſus: et
dicit ei. Si ſcires
donum dei. et quis
eſt qui dicit tibi
da mihi bibere:
tu forſitan peti
iſſes ab eo. et de
diſſet tibi aquã
uiuam. Dicit
ei mulier. Domi
ne: neque in quo
haurias habes:
et puteus altus
eſt. Unde ergo
habes aquam
uiuam? Numquid
tu maior es pa
tre noſtro iacob:
qui dedit nobis
puteum. et ipſe
ex eo bibit et fi
lij eius et pecora
eius? Reſpõdit
ieſus: et dicit ei.
Omnis qui bi
bit ex aqua hac:
ſitiet iterũ. Qui
autem biberit ex
aqua quam ego

dabo ei. non siti
et in eternū: sed
aqua quam da
bo ei. fiet in eo
fons aque saliē
tis in vitā eter
nam. Dicit ad
eum mulier. Do
mine: da mihi
hanc aquam:
ut non sitiam
neq; veniā huc
haurire. Dicit ei
iesus. Vade voca
virum tuum: et
veni huc. Respō
dit mulier: et dix
it. Non habeo
virum. Dicit ei
iesus. Bene dixis
ti. quia non ha
beo virū. Quin
q; enim viros
habuisti: et nunc
quem habes. nō
est tuus vir: hoc
vere dixisti. Di
cit ei mulier: Do
mine: video q̄a
propheta es tu.
Patres nostri in
monte hoc ado
rauerunt: et vos
dicitis quia hie
rosolymis est lo
cus ubi adorare
oportet. Dicit
ei iesus. Mulier:
crede mihi. quia
veniet hora quā
do neq; in mon
te hoc neq; hiero
solymis adora
bitis patrē. Vos
adoratis quod
nescitis: nos ado
ramus quod sci
mus. quia salꝰ

ex iudeis eſt. Sed
venit hora et
nunc eſt: quan
do veri adorato
res adorabunt
patrem in ſpiri
tu et veritate.
Nam et pater
tales querit: qui
adorent eũ. Spi
ritus eſt deus:
et eos qui ado
rant eum. ĩ ſpi
ritu et veritate
oportet adorare.
Dicit ei mulier.
Scio quia meſſi
as venit: qui
dicitur chriſtus.
Cum ergo vene
rit: ille nobis
annunciabit õ
nia. Dicit ei ie
ſus. Ego ſum:
qui loquor tecũ.
Et continuo ve
nerunt diſcipu
li eius: et mira
bantur quia cũ
muliere loque
batur. Nemo
tamen dixit q̃d
queris: aut q̃d
loqueris cũ ea.
Reliquit ergo
hydriam ſuam
mulier: et abijt
in ciuitatem. et
dicit illis homi
nibus. Venite
et videte hoĩem:
qui dixit mihi
omnia quecũq;
feci. Nunquid
ipſe eſt chriſtus?
Exierunt de ciui
tate: et veniebãt
ad eum. Interea

rogabant eum
diſcipuli dicen
tes. Rabbi: mā
duca. Ille autē
dixit eis. Ego ci
bum habeo mā
ducare: quē vos
neſcitis. Dicebāt
ergo diſcipuli
ad invicē. Num
quid aliquis at
tulit ei māduca
re? Dicit eis ie
ſus. Meus cibus
eſt ut faciaz vo
luntatem eius
qui miſit me:
ut perficiam o
pus eius. Nōne
vos dicitis. quod
adhuc quattu
or menſes ſunt.
et meſſis venit?
Ecce dico vobis.

levate oculos
veſtros: et videte
regiones. quia
albe ſunt iā ad
meſſem. Et qui
metit mercedem
accipit. et cōgre
gat fructum in
vitam eternam:
ut et qui ſeminat
ſimul gaudeat
et qui metit. In
hoc enī eſt verbū
verum: quia alius
eſt qui ſeminat.
et alius eſt qui
metit. Ego miſi
vos metere: quod
vos non labora
ſtis. Alij labora
verunt: et vos
in labores eorū
introiſtis. Ex
civitate autem

illa multi crediderunt in eum ſamaritanorum: propter verbum mulieris teſtimonium perhibentis. quia dixit mihi omnia quecumque feci. Cum veniſſent ergo ad illum ſamaritani: rogauerunt eum vt ibi maneret. et manſit ibi duos dies. Et multo plures crediderunt: propter ſermonem eius. Et mulieri dicebant. quia iam non propter tuam loquelam credimus. Ipſi enim audiuimus et ſcimus: quia hic eſt vere ſaluator mundi.

Sabbato Secundum Iohannem. viij.

In illo tempore. Perrexit ieſus in montem oliueti: et diluculo iterum venit in templum. Et omnis populus venit ad eum: et ſedens docebat eos. Adducunt autem ſcribe et phariſei mulierem in adulterio deprehenſam: et ſtatuerunt eam in medio. et dixerunt ei. Magi

ſter: hec mulier
modo deprehen
ſa eſt in adulte
rio. In lege aut̄:
moyſes manda
uit nobis huiuſ
modi lapidare.
Tu ergo quid
dicis? Hec autē
dicebant tentā
tes eum: ut poſ
ſent accuſare eū.
Ieſus autem in
clinans ſe deor
ſum: digito ſcri
bebat in terra.
Cum autem per
ſeuerarent inter
rogantes eum:
erexit ſe et dixit
eis. Qui ſine pec
cato eſt veſtrū:
primus in illā
lapidem mittat.

Et iterum ſe in
clinans: ſcribe
bat in terra. Au
dientes autem.
unus poſt unū
exibant: incipiē
tes a ſenioribus.
Et remanſit ſo
lus ieſus: et mu
lier in medio ſtās
Erigens autem
ſe ieſus: dixit ei.
Mulier: ubi ſūt
qui te accuſabāt?
Nemo te conden
nauit? Que dix
it. Nemo domi
ne. Dixit autem
ieſus. Nec ego te
condemnabo.
Vade: et iā am
plius noli pecca
re.

Dnica. iiij. in
quadrageſima.

Dominica quarta in xlᵃ.

Secdm iohannē. vi.

In illo tempore.
Abijt ieſus trāſ
mare galilee qđ
eſt tyberiadis:
et ſequebatur e
um multitudo
magna. quia
videbant ſigna
que faciebat ſu
per his qui īfir
mabantur. Su
bijt ergo in mō
tem ieſus: et ibi
ſedebat cum diſ
cipulis ſuis. E
rat autem prox
imum paſcha:
dies feſtus iude
orum. Cum ſub
levaſſet ergo ocu
los ieſus et vidi
ſſet quia multi
tudo maxima
venit ad eum:
dicit ad philip
pum. Unde eme
mus panes ut
manducent hi?
Hoc autem dice
bat tentans eū:
ipſe enim ſcie
bat quid eſſet
facturus. Reſpō
dit ei philippus
Ducentorum de
nariorū panes
non ſufficiunt
eis: ut unuſquiſ
q̃ modicū quid
accipiat. Dicit
ei unus ex diſci
pulis eius an
dreas frater ſy
monis petri. Eſt
puer unus hic:
qui habet quin
q̃ panes horde

aceos et duos pisces. Sed hec quid sunt inter tantos? Dixit ergo iesus. Faci te homines dis cumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discubuerūt er go viri: numero quasi quinq mi lia. Accepit ergo iesus panes: et cum gratias egi sset. distribuit discumbentibꝰ. similiter et ex pis cibus. quantuz volebant. Ut au tem impleti sūt: dicit discipulis suis. Colligite que superauerūt fragmenta: ne pereant. College runt ergo: et im pleuerunt duo decim cophinos fragmentorum ex quinq panibus hordeaceis. que superfuerūt his qui mandu cauerant. Illi er go homines cū vidissent quod fecerat signum: dicebant. Quia hic est vere pro pheta: qui ven turus est in mū dum.

Feria. ij. Secundū Johannem. ij.

In illo tēpore. Prope erat pascha iudeorū:

et aſcendit ieſꝯ
hieroſolẏmaꝫ.
et inuenit in tē
plo vendentes
boues et oues
et columbas. et
nummularios
ſedentes. Et cuꝫ
feciſſet quaſi fla
gellum de funi
culis: omnes e
iecit de templo:
oues quoqꝫ et
boues. et num
mulariorum ef
fudit es. et men
ſas ſubuertit.
Et his qui colū
bas vendebant.
dixit. Auferte iſ
ta hinc: et noli
te facere domuꝫ
patris mei. do
mum negotiati
onis. Recordati
vero ſunt diſci
puli eius: quia
ſcriptum eſt. zelꝯ
domus tue come
dit me. Reſpon
derunt ergo iudei:
et dixerunt ei.
Quod ſignum
oſtendis nobis:
quia hec facis?
Reſpondit ieſus:
et dixit eis. Sol
uite templum
hoc: et in tribꝯ
diebus excitabo
illud. Dixerunt
ergo iudei. Qua
draginta et ſex
annis edificatū
eſt templuꝫ hoc:
et tu tribus die
bus excitabis il
lud? Ille autem

dicebat de tēplo
corporis sui. Cū
ergo resurrexisset
a mortuis: recor
dati sunt discipu
li eius. quia hoc
dicebat. Et cre
diderunt scriptu
re: et sermoni
quem dixit iesus.
Cum autē esset
hierosolymis in
pascha in die
festo: multi cre
diderunt in no
mine eius. vidē
tes signa eius. q̄
faciebat. Ipse aūt
iesus non crede
bat semetipsum
eis. eo q̄ ipsē nos
set omnes: et q̄a
opus ei nō erat
vt quis testimo
nium perhiberet
de homine. Ipse
enim sciebat: q̄d
esset in homine.

Feria. iij. Scd'm iohannem. vij.

In illo tēpore.
Iam die fes
to mediante: as
cendit iesus in
templum et doce
bat. Et mirabā
tur iudei dicētes.
Quomodo hic
litteras scit. cum
non didicerit?
Respondit eis
iesus: et dixit.
Mea doctrina nō
est mea: sed eius
qui misit me.
Si quis voluerit
voluntatē eius
facere: cognoscet

de doctrina utrum
ex deo sit. an ego
a meipso loquar
Qui a semetip
so loquitur: glo
riam propriam
querit. Qui autem
querit gloriam
eius qui misit il
lum: hic verax
est. et iniustitia
in illo non est.
Nonne moyses
dedit vobis legem.
et nemo ex vobis
facit legem? Quid
me queritis inter
ficere? Respondit
turba: et dixit.
Demonium ha
bes. Quis te que
rit interficere?
Respondit iesus:
et dixit eis. Unum
opus feci: et om
nes miramini.
Propterea moy
ses dedit vobis
circumcisionem:
non quia ex mo
yse est. sed ex pa
tribus. et in sab
bato circumcidi
tis hominem. Si
circumcisionem
accipit homo
in sabbato ut
non solvatur lex
moysi: mihi in
dignamini quia
totum hominem
sanum feci in
sabbato? Noli
te iudicare secun
dum faciem: sed
iustum iudicium
iudicate. Dicebant
ergo quidam ex

hierosolymis.
Nonne hic est
quem querunt
interficere? Ecce
palam loquitur:
et nihil ei dicunt.
Numquid vere
cognouerunt prin
cipes quia hic est
christus? Sed hunc
scimus vnde sit:
christus autem cum
venerit. nemo
scit vnde sit. Cla
mabat ergo iesus
docens in templo:
et dicens. Et me
scitis. et vnde sim
scitis: et a meip
so non veni. sed
est verus qui mi
sit me quem vos
nescitis. Ego scio
eum: quia ab
ipso sum. et ipse
me misit. Quere
bant ergo eum
apprehendere: et
nemo misit in
illum manus. quia
nondum vene
rat hora eius. De
turba autem: mul
ti crediderunt in
eum.

Feria. iiij. Secundum iohannem. ix.

In illo tempore
Preteriens iesus
vidit hominem
cecum a natiui
tate: et interroga
uerunt eum dis
cipuli eius. Rab
bi: quis peccauit
hic aut parentes
eius vt cecus nas
ceretur? Respon

dit ieſus. Neq3
hic peccauit. ne
q3 parentes ei9:
ſed ut manifeſ
tentur opera dei
in illo. Me opor
tet operari ope
ra eius qui mi
ſit me: donec di
es eſt. Venit nox:
quando nemo
poteſt operari.
Quamdiu in
mundo ſum: lux
ſum mundi. Hec
cum dixiſſet: ex
puit in terram.
et fecit lutum ex
ſputo. et liniuit
lutum ſuper ocu
los eius. et dixit
ei. Vade laua in
natatoria ſyloe:
quod interpreta
tur miſſus. Abijt
ergo. et lauit: et
venit videns. Ita
q3 vicini et qui
viderant eu3 pri
us quia mendi
cus erat: dicebāt.
Nonne hic eſt
qui ſedebat et mē
dicabat? Alij di
cebant quia hic
eſt: alij autem
nequaquam. ſed
ſimilis eſt eius.
Ille vero dicebat:
quia ego ſum.
Dicebant ergo
ei. Quomodo
aperti ſunt tibi
oculi? Reſpōdit.
Ille homo qui
dicitur ieſus lu
tum fecit. et vnx
it oculos meos:

et dixit mihi. Va
de ad natatoria
ſyloe: et laua.
Et abij. et laui:
et vidi. Et dixe
runt ei. Vbi eſt
ille? Ait. Neſcio.
Adducunt autē
eum ad phariſe
os: qui cecus fu
erat. Erat autem
ſabbatum quā
do lutum fecit ie
ſus: et aperuit
oculos eius. Ite
rum ergo inter
rogabant eum
phariſei: quomo
do vidiſſet. Ille
autem dixit eis.
Lutum poſuit
mihi ſuper ocu
los. et laui: et vi
deo. Dicebant er
go ex phariſeis
quidam. Nō eſt
hic homo a deo:
qui ſabbatum
non cuſtodit.
Alij dicebāt. Quo
modo poteſt ho
mo peccator hec
ſigna facere? Et
ſciſma erat inter
eos. Dicunt er
go ceco iterum.
Tu quid dicis de
eo qui aperuit
oculos tuos? Il
le autem dixit
quia propheta
eſt. Non credide
runt ergo iudei
de illo quia cecꝰ
fuiſſet et vidiſ
ſet: donec voca
uerunt parētes
eius qui viderat.

et interrogauerunt
eos dicentes. Hic
eſt filius veſter.
quem vos dici
tis. quia cecus
natus eſt? Quo
modo ergo nunc
videt? Reſponde
runt eis paren
tes eius: et dixe
runt. Scimus quia
hic eſt filius no
ſter: et quia cecus
natus eſt. quo
modo autem nunc
videat. neſcimus.
aut quis eius a
peruit oculos.
nos neſcimus.
Ipſum interroga
te. etatem habet:
ipſe de ſe loqua
tur. Hec dixerunt
parentes eius:

quia timebant
iudeos. Iam enim
conſpirauerant
iudei: ut ſiquis
eum confiteretur
chriſtum. extra
ſynagogam fie
ret. Propterea pa
rentes eius dixe
runt: quia etatem
habet. ipſum in
terrogate. Voca
uerunt ergo rur
ſum hominem
qui fuerat cecus:
et dixerunt ei.
Da gloriam deo.
Nos ſcimus. quia
hic homo pecca
tor eſt. Dixit er
go ille. Si pecca
tor eſt. neſcio: v
num ſcio. quia
cecus cum eſſem:

modo video. Dix
erunt ergo illi.
Quid fecit tibi?
Quomodo ape
ruit tibi oculos?
Respondit eis.
Dixi vobis iam.
et audistis: quid
iterum vultis au
dire? Nunquid
et vos vultis
discipuli eius fi
eri? Maledixerũt
ei: et dixerũt. Tu
discipulus eius
sis: nos autem
moysi discipuli
sumus. Nos sci
mus quia moy
si locutus est de
us: hunc autẽ
nescimus unde
sit. Respondit
ille homo: et dix
it eis. In hoc enĩ
mirabile est. q̃a
vos nescitis unde
sit: et aperuit
meos oculos. Sci
mus autẽ quia
peccatores deus
non audit: sed
si quis dei cultor
est. et volunta
tem eius facit.
hunc exaudit.
A seculo non est
auditum: quia
aperuit quis o
culos ceci nati.
Nisi esset hic a
deo: nõ poterat
facere quicquã.
Responderunt.
et dixerunt ei.
In peccatis na
tus es totus. et
tu nos doces?

Et eiecerunt eu
foras. Audiuit
iesus quia eiece
runt eu foras:
et cum inuenis
set eum. dixit ei.
Tu credis in fili
um dei? Respon
dit ille et dixit.
Quis est domi
ne. vt credā in
eum? Et dixit ei
iesus. Et vidisti
eum: et qui lo
quitur tecū ip
se est. At ille ait.
Credo domine. Et
procidens: adora
uit eum.

Feria. v. Secundū
iohannem. vij.

In illo tempore.
Cum audissent
quidam de tur
ba sermones ie
su: dicebāt. hic
est vere prophe
ta. Alij dicebant:
hic est christus.
Quidam autē
dicebant. Num
quid a galilea
venit christus?
Nonne scriptu
ra dicit. quia ex
semine dauid
et de bethleem
castello vbi erat
dauid. venit
christus? Dissen
sio itaque facta est
in turba: prop
ter eum. Quidā
autem ex ipsis
volebāt appre
hendere eum: sed
nemo misit su
per illū manus.

Venerunt ergo
ministri ad pō
tifices et phari
seos: et dixerunt
eis illi. Quare
non adduxistis
illum? Respon
derunt ministri.
Nunquam sic
locutus est ho
mo: sicut hic lo
quitur. Respon
derunt ergo eis
pharisei. Nun
quid et vos se
ducti estis? Nun
quid aliquis ex
principibus cre
didit in eū aut
ex phariseis?
Sed turba hec
que non novit
legem: maledic
ti sunt. Dicit
nichodemus ad
eos. ille qui ve
nit ad eum noc
te: qui erat vnꝰ
ex ipsis. Nunquid
lex nostra iudi
cat hominē. ni
si prius audierit
ab ipso et cogno
verit quid faciat?
Responderunt.
et dixerunt ei.
Nunquid et tu
galileus es? Scru
tare et vide: quia
a galilea prophe
ta non surgit.
Et reversi sunt
vnusquisqꝫ: in
domum suam.

Feria. vi. Secundum iohannem. xi.

In illo tēpore.
Erat quidā

languens lazarus a bethania: de castello marie et marthe sororum eius. Maria autem erat que unxit dominum unguento. et extersit pedes eius capillis suis: cuius frater lazarus infirmabatur. Miserunt ergo sorores eius ad eum: dicentes. Domine: ecce quem amas infirmatur. Audiens autem iesus: dixit eis. Infirmitas hec non est ad mortem: sed pro gloria dei. ut glorificetur filius dei per eam. Diligebat autem iesus martham. et sororem eius mariam: et lazarum. Ut ergo audivit quia infirmabatur: tunc quidem mansit in eodem loco duobus diebus. Deinde post hec dixit discipulis suis. Eamus in iudeam iterum. Dicunt ei discipuli. Rabbi: nunc querebant te iudei lapidare. et iterum vadis illuc? Respondit iesus. Nonne duodecim sunt hore diei? Si quis

ambulauerit
in die. nõ offen
dit: quia lucem
huius mundi
videt. Si autem
ambulauerit
in nocte. offen
dit: quia lux
non eſt in eo.
Hec ait. et poſt
hoc dicit eis.
Lazarus amicꝰ
noſter dormit:
ſed vado vt a
ſomno excitem
eum. Dixerunt
ergo diſcipuli e
ius. Domine. ſi
dormit: ſaluus
erit. Dixerat au
tem ieſus de mor
te eius: illi autẽ
putauerunt qꝛ
de dormitione
ſomni diceret.
Tunc ergo dixit
eis ieſus mani
feſte. Lazarꝰ mor
tuus eſt: et gau
deo propter vos
vt credatis. quo
niam non erat
ibi. Sed eamus
ad eum. Dixit
ergo thomas q̄
dicitur didymꝰ:
ad condiſcipl̄os.
Eamus et nos:
et moriamur cū
eo. Venit itaqꝫ
ieſus: et inuenit
eum quatuor di
es iam in monũ
mento habentẽ.
Erat autem be
thania iuxta
hieroſolymam:
quaſi ſtadijs q̄n

decim. Multi au
tem ex iudeis ve
nerant ad mar
tham et mariã:
vt conſolarentur
eas de fratre ſuo.
Martha ergo
vt audiuit q̄ꝛ
ieſus venit: occur
rit illi. Maria
autem domi ſe
debat. Dixit er
go martha ad
ieſum. Domine:
ſi fuiſſes hic: fra
ter meus non
fuiſſet mortuꝰ.
Sed et nūc ſcio:
quia quecumqꝫ
popoſceris a deo
dabit tibi deus.
Dicit illi ieſus.
Reſurget frater
tuus. Dicit ei
martha. Scio: q̄ꝛ
reſurget in reſur
rectione. in no
uiſſimo die. Di
cit ei ieſus. Ego
ſum reſurrectio:
et vita. Qui cre
dit in me: etiaꝫ
ſi mortuus fue
rit viuet. Et om
nis qui viuit et
credit in me: nō
morietur ineter
num. Credis hoc?
Ait illi. Vtiqꝫ do
mine. Ego credi
di quia tu es
chriſtus filius
dei: qui in hunc
mundum veni
ſti. Et cum hec
dixiſſet: abijt
et vocauit ma
riam ſororem

ſuam ſilentio. dicens. Magiſter adeſt: et vocat te. Illa vt audiuit: ſurgit cito et venit ad eum. Nondum enim venerat ieſus in caſtellũ: ſed erat adhuc in illo loco vbi occurrerat ei martha. Iudei igitur qui erant cum ea in domo et cõſolabantur eã. cum vidiſſent mariam quia cito ſurrexit et exijt: ſecuti ſunt eam dicentes. quia vadit ad monumentum vt ploret ibi.

Maria ergo cũ veniſſet vbi erat ieſus: videns eũ. cecidit ad pedes eius. et dixit ei. Domine: ſi fuiſſes hic: non eſſet mortuus frater meus. Ieſus ergo vt vidit eam plorantem. et iudeos qui venerant cum ea plorantes: fremuit ſpiritu. et conturbauit ſe ipſum et dixit. Vbi poſuiſtis eum? Dicunt ei. Domine: veni et vide. Et lachrymatus eſt ieſus. Dixerunt ergo iudei. Ecce quo

modo amabat
eum. Quidam
autem ex ipſis
dixerunt. Non
poterat hic qui
aperuit oculos
ceci facere. vt et
hic non morere
tur? Jeſus ergo
rurſum fremẽs
in ſemetipſo:
venit ad monu
mentum. Erat
autem ſpelũca:
et lapis ſuper
poſitus erat ei.
Ait ieſus. Tolli
te lapidem. Di
cit ei martha:
ſoror eius qui
mortuus fuerat.
Domine iam fe
tet: quatridua
nus enim eſt.
Dicit ei ieſus.
Nonne dixi ti
bi. quoniam ſi
credideris vide
bis gloriam dei?
Tulerunt ergo
lapidem. Jeſus
autem eleuatis
ſurſum oculis:
dixit. Pater: gra
tias ago tibi:
quoniam audi
ſti me. Ego aũt
ſciebam quia
ſemper me au
dis: ſed propter
populum qui
circumſtat dixi.
vt credant quia
tu me miſiſti.
Hec cum dixiſ
ſet: voce mag
na clamauit.
Lazare. veni fo

zas. Et ſtatim
prodijt qui fue
rat mortuus. li
gatus pedes et
manus inſtitis:
et facies illius
ſudario erat li
gata. Dicit eis
ieſus. Soluite e
um: et ſinite ab
ire. Multi ergo
ex iudeis qui ve
nerant ad ma
riam et viderāt
que fecit ieſus:
crediderūt in eū.

Sabbato. Scdm iohannem. viij

In illo tempore.
Dicebat ieſus
turbis iudeorū.
Ego ſum lux
mundi. Qui ſe
quitur me. non
ambulat in te
nebris: ſed habe
bit lumen vite.
Dixerunt ergo
ei phariſei. Tu
de teipſo teſtimo
nium perhibes:
teſtimonium tu
um non eſt verū.
Reſpondit ieſus:
et dixit eis. Et
ſi ego teſtimoni
um perhibeo de
meipſo. verum
eſt teſtimonium
meum: quia ſcio
unde veni & quo
vado. Vos autem
neſcitis unde ve
ni: aut quo vado.
Vos ſecundum
carnem iudica
tis: ego non iu
dico quenquam.

Et ſi iudico ego.
iudicium meũ
verum eſt: quia
ſolus non ſum.
ſed ego et qui mi
ſit me pater. Et
in lege veſtra
ſcriptum eſt: qꝛ
duorum homi
num teſtimoni
um verum eſt.
Ego ſum qui te
ſtimonium per
hibeo de me ip
ſo: et teſtimoni
um perhibet de
me qui miſit
me pater. Dice
bant ergo ei.
Ubi eſt pater tu
us? Reſpondit
ieſus. Neqꝫ me
ſcitis: neqꝫ pa
trem meum. Si
me ſciretis: for
ſitan et patrẽ
meum ſciretis.
Hec verba locu
tus eſt ieſus in
gazophylatio:
docens in tẽplo.
Et nemo appre
hendit eum: qꝛ
nondum vene
rat hora eius.

Dominica in paſſione. Secundũ iohannem. viij.

In illo tempo
re. Dicebat
ieſus turbis iu
deorum: et prin
cipibus ſacerdo
tum. Quis ex
vobis arguet
me de peccato?
Si veritatem di
co: quare nõ cre

dicis mihi? Qui
eſt ex deo: verba
dei audit. Prop
terea vos non
auditis: quia
ex deo non eſtis.
Reſponderunt
igitur iudei: et
dixerunt ei. Nō
ne bene dicimꝰ
nos quia ſama
ritanus es tu. et
demonium ha
bes? Reſpondit
ieſus. Ego demo
nium non ha
beo: ſed honori
fico patrem me
um. et vos in
honoraſtis me.
Ego autem nō
quero gloriam
meam: eſt qui
querat et iudicet.

Amen amen di
co vobis: ſiquis
ſermonem meū
ſeruauerit. mor
tem non videbit
in eternum. Dix
erunt ergo iudei.
Nunc cognoui
mus: quia de
monium habes.
Abraham mor
tuus eſt et prophe
te: et tu dicis.
Si quis ſermonē meū
ſeruauerit. non
guſtabit mortē
in eternum. Num
quid tu maior
es patre noſtro
abraham qui
mortuus eſt? Et
prophete mor
tui ſunt. Quem
te ipſum facis?

Reſpondit ieſꝰ.
Si ego glorifico
meipſum: glo
ria mea nihil eſt.
Eſt pater meus
qui glorificat
me: quem vos
dicitis quia deꝰ
noſter eſt. et nō
cognouiſtis eū.
Ego autē noui
eum. Et ſi dixe
ro quia nō ſcio
eum: ero ſimilis
vobis mendax.
Sed ſcio eum: et
ſermonem eius
ſeruo. Abraham
pater veſter exul
tauit vt videret
diem meum: et
vidit et gauiſus
eſt. Dixerunt er
go iudei ad eum.
Quinquaginta
annos nondū
habes: et abra
ham vidiſti? Dix
it eis ieſus. Amē
amen dico vobꝪ:
antequam abra
ham fieret. ego
ſum. Tulerunt
ergo lapides: vt
iacerent in eum.
Ieſus autem ab
ſcondit ſe: et ex
iuit de templo.

Feria. ij. Secundū iohannem. vij.

In illo tempo
re. Miſerunt
principes et pha
riſei miniſtros:
vt apprehende
rent ieſum. Dix
it ergo eis ieſus.
Adhuc modicū

tempus vobiſ
cum ſum: et va
do ad eum qui
miſit me. Que
retis me et non
inuenietis: et
vbi ego ſuꝫ. vos
non poteſtis ve
nire. Dixerunt
ergo iudei ad ſe
metipſos. Quo
hic iturus eſt.
quia non inue
niemus eum?
Nunquid in diſ
perſionem gen
tium iturus eſt.
et docturus gen
tes? Quis eſt hic
ſermo quem dix
it. queretis me
et non inuenie
tis. et vbi ſum
ego vos non po
teſtis venire? In
nouiſſimo autē
die magno feſti
uitatis: ſtabat
ieſus et clama
bat dicens. Si
quis ſitit: veni
at ad me et bi
bat. Qui credit
in me: ſicut di
cit ſcriptura. flu
mina de ventre
eius fluent aque
viue. Hoc autꝫ
dixit de ſpiritu
quem accepturi
erant: credentes
in eum.

Feria. iiij. Scd'm iohannem. vij.

In illo tempo
re. Ambula
bat ieſus in ga
lileam: nō enim

volebat in iude
am ambulare.
quia querebant
eum iudei inter
ficere. Erat autē
in proximo dies
feſtus iudeorum.
ſcenophegia. Dix
erunt autem ad
eum fratres eius.
Tranſi hinc et va
de in iudeam: ut
et diſcipuli tui
videant opera
tua que facis. Ne
mo quippe in oc
culto aliquid
facit: et querit ip
ſe in palam eſſe.
Si hec facis: ma
nifeſta teipſum
mundo. Neqȝ e
nim fratres eiꝰ
credebant in eū.

Dixit ergo eis
ieſus. Tempus
meum nonduȝ
aduenit: tēpus
autem veſtrum
ſemper eſt para
tum. Nō poteſt
mundus odiſſe
vos. Me autem
odit: quia ego
teſtimoniuȝ per
hibeo de illo. qȝ
opera eius ma
la ſunt. Vos aſ
cendite ad diem
feſtum hūc: ego
nondum aſcen
dam ad diem fe
ſtum iſtum. qȝ
tempus meum
nondum imple
tum eſt. Hec auȝ
dixiſſet: ipſe mā
ſit in galilea.

Ut autem ascenderunt fratres eius: tunc et ipse ascendit ad diem festum non manifeste. sed quasi in occulto. Judei ergo querebant eum in die festo: et dicebant. Ubi est ille? Et murmur multus de eo erat in turba. Quidam enim dicebant. quia bonus est: alij autem dicebant. non. sed seducit turbas. Nemo tamen palam loquebatur de illo: propter metum iudeorum.

Feria .iiii. Secundum iohannem. x.

In illo tempore. Facta sunt encenia in hierosolymis: et hyems erat. Et ambulabat iesus in templo: in porticu salomonis. Circumdederunt ergo eum iudei: et dicebant ei. Quousque animam nostram tollis? Si tu es christus: dic nobis palam. Respondit eis iesus. Loquor vobis: et non creditis. Opera que ego facio in nomine patris mei: hec testimonium

perhibent de me.
Sed vos non cre
ditis: quia non
eſtis ex ouibus
meis. Oues mee
vocem meã au
diunt: et ego co
gnoſco eas. et ſe
quuntur me. Et
ego vitam eter
nam do eis: et
non peribũt in
eternum. et nõ
rapiet eas quiſ
quam de manu
mea. Pater me
us quod dedit
michi maius õ
nibus eſt: et ne
mo poteſt rape
re de manu pa
tris mei. Ego et
pater vnum ſu
mus. Suſtulerũt
lapides iudei: vt
lapidarent eũ.
Reſpondit eis
ieſus. Multa bo
na opera oſten
di vobis ex pa
tre meo: propter
quod eorum o
pus me lapida
tis? Reſponde
runt ei iudei.
De bono opere
non lapidamus
te. ſed de blaſphe
mia: et quia tu
homo cum ſis.
facis te ipſum
deum. Reſpõdit
eis ieſus. Nõne
ſcriptum eſt in
lege veſtra: quia
ego dixi dii eſtis?
Si illos dixit de
os dixit deos

ad quos sermo
dei factus est. et
non potest sol
ui scriptura: quē
pater sanctifica
uit et misit in
mundum. vos
dicitis quia blas
phemas. quia
dixi filius dei sum?
Si non facio ope
ra patris mei:
nolite credere mi
hi. Si autem fa
cio: et si mihi
non vultis crede
re. operibus cre
dite: ut cognos
catis et credatis
quia in me est
pater. et ego in
patre.

Feria. v. Scdm
Johannem. vi.

In illo tempo
re. Dicebat
iesus turbis iude
orum. Amen a
men dico vobis:
nisi manduca
ueritis carnem
filij hominis. et
biberitis eius sā
guinem. nō ha
bebitis vitā in
vobis. Qui man
ducat meam car
nem. et bibit me
um sanguinem:
habet vitam eter
nam. et ego resus
citabo eum ī no
uissimo die. Ca
ro enim mea ve
re est cibus. et
sanguis meus
vere est potus.
Qui manducat

meam carnem
et bibit meum
ſanguinem: in
me manet. et ego
in illo. Sicut mi
ſit me viuẽs pa
ter, et ego viuo
propter patrem:
et qui mãducat
me. et ipſe viuet
propter me. Hic
eſt panis: qui de
celo deſcendit. Nõ
ſicut manduca
uerunt patres
veſtri manna: et
mortui ſũt. Qui
manducat hũc
panem: viuet
in eternum. Hec
dixit in ſynago
ga: docens in ca
pharnaum. Mul
ti ergo audien
tẽs ex diſcipulis
eius: dixerunt.
Durus eſt hic ſer
mo. Quis poteſt
eum audire? Sci
ens autem ieſus
apud ſemetipſũ
quia murmura
rent de hoc diſci
puli eius: dixit
eis. Hoc vos ſcã
dalizat? Si ergo
videritis filium
hominis aſcen
dentem vbi erat
prius? Spiritus
eſt qui viuificat:
caro nõ prodeſt
quicquam. Ver
ba que ego lo
cutus ſum vob:
ſpiritus et vita
ſunt. Sed ſunt
quidã ex vobis:

qui nō credunt.
Sciebat enim ab
initio iesus qui
essent credentes:
et quis traditu
rus esset eum. Et
dicebat. Propte
rea dixi vobis:
quia nemo po
test venire ad
me: nisi fuerit
ei datum a pa
tre meo. Ex hoc
multi discipulo
rum eius abie
runt retro: et iā
non cū illo am
bulabant. Dix
it ergo iesus ad
duodecim. Num
quid et vos vul
tis abire? Respō
dit ergo ei simō
petrus. Domine:
ad quē ibimus?
Verba vite eter
ne habes: et nos
credimus et cog
novimus. quia
tu es christus fi
lius dei. Respon
dit eis iesus. Nō
ne ego vos duo
decim elegi? Et
unus ex vobis
diabolus est. Di
cebat autem iu
dam simonis sca
riothen. Hic eniꝫ
erat traditurus
eum: cum esset
unus ex duodecī

¶ Feria. vi. Secundum
iohannem. xi.

In illo tēpore.
Collegerunt
pontifices et pha
risei consilium:

et dicebāt. Quid
facimus quia
hic homo mul
ta signa facit?
Si dimittimus
eum sic: omnes
credent in eum.
et veniēt roma
ni et tollent no
strum locum et
gentem. Unus
autem ex ipsis
caiphas nomi
ne. cum esset pō
tifex anni illius:
dixit eis. Uos ne
scitis quicquam
nec cogitatis: quia
expedit vobis ut
unus moriatur
homo pro popu
lo. et non tota
gens pereat. Hoc
autem a semet
ipso non dixit:
sed cum esset pō
tifex anni illius
prophetavit. quia
iesus moriturus
erat pro gente.
et non tantum
pro gente. sed ut
filios dei q̄ erant
dispersi congre
garet in unum.
Ab illo ergo die:
cogitaverūt ut
interficerent eū.
Iesus ergo iam
non in palam
ambulabat a
pud iudeos: sed
abijt in regionē
iuxta desertum
in civitatem que
dicitur effrem.
Et ibi moraba
tur: cum disci

pulis suis.

Sabbato. secundum iohannem. xij.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis et turbis iudeorum. Ego lux in mundum veni: ut omnis qui credit in me. in tenebris non maneat. Et si quis audierit verba mea et non custodierit: ego non iudico eum. Non enim veni ut iudicem mundum: sed ut saluificem mundum. Qui spernit me et non accipit verba mea: habet qui iudicet eum. Sermo quem locutus sum. ille iudicabit eum in nouissimo die: quia ego ex me ipso non sum locutus. sed qui misit me pater. ipse mihi mandatum dedit. quid dicam et quid loquar. Et scio. quia mandatum eius vita eterna est. Que ergo ego loquor: sicut dixit mihi pater. sic loquor.

Dominica in ramis palmarum. Ad matutinalem missam. Secundum matheum. xxi.

In illo tempore. Cum appro

Dñica in ramis palmarũ.

pinquaſſet ieſꝰ
hieroſolymis et
veniſſet bethpha
ge ad montem
oliueti: tunc mi
ſit duos diſcipu
los. dicens eis.
Ite in caſtellum
quod cõtra vos
eſt: et ſtatim in
uenietis aſinam
alligatam ⁊ pul
lum cum ea. Sol
uite: et adducite
mihi. Et ſi quis
vobis aliquid
dixerit: dicite qꝛ
dominus his o
pus habet. et con
feſtim dimittet
eos. Hoc autem
totum factũ eſt:
vt adimpleretur
quod dictum eſt
per prophetam
dicentem. Dicite
filie ſyon. Ecce
rex tuus venit ti
bi manſuetus:
et ſedens ſuꝑ aſi
nam et pullum
filium ſubiuga
lis. Euntes autẽ
diſcipuli: fecerũt
ſicut precepit illꝭ
ieſus. Et addux
erunt aſinam et
pullum: et impo
ſuerunt ſuꝑ eos
veſtimenta ſua.
et eum deſuper
ſedere fecerũt. Plu
rima autem tur
ba: ſtrauerũt ve
ſtimenta ſua in
via. Alij autem
cedebant ramos
de arboribus: et

sternebãt in via.
Turbe autẽ que
precedebãt et que
sequebãtur: cla
mabãt dicentes
Hosanna filio
david: benedic
tus qui venit in
nomine domini.



Ad maiorẽ missã.
Dñs vobiscum.
Passio domini
nostri iesu christi
Secundum mat
theum. xxvi.

In illo tempo
re. Dixit iesus
discipulis suis.
Scitis quia post
biduum pascha
fiet et filius ho
minis tradetur
ut crucifigatur.
Tunc congrega
ti sunt principes
sacerdotum et se
niores populi in
atrium principis
sacerdotum qui
dicebatur cay
phas: et consili
um fecerunt ut
iesum dolo tene
rent et occiderent
Dicebant autem.
Non in die festo.
Ne forte tumul
tus fieret in po
pulo. Cum autẽ

eſſet ieſus in be
thania in domo
ſimonis lepro ſi:
acceſſit ad eum
mulier habens
alabaſtrum vn
guenti precioſi.
et effudit ſuper
caput ipſius re
cumbentis. Vi
dentes autem diſ
cipuli: indigna
ti ſunt dicentes.
Vt quid perditio
hec? Potuit enim
iſtud venundari
multo: et dari
pauperibus. Sci
ens autem ieſus:
ait illis. Quid
moleſti eſtis hu
ic mulieri? Opus
enim bonum ope
rata eſt in me.

Nam ſemper pau
peres habetis vo
biſcum: me au
tem non ſemper
habebitis. Mit
tens enim hec vn
guentum hoc in
corpus meum:
ad ſepeliendum
me fecit. Amen
dico vobis: vbi
cumque predicatum
fuerit hoc euan
gelium in toto
mundo. dicetur
et quod hec fecit in
memoriam eius.
Tunc abijt vnus
de duodecim qui
dicitur iudas ſca
rioth ad princi
pes ſacerdotum:
et ait illis. Quid
vultis mihi dare.

et ego vobis eū
tradam? At illi
conſtituerunt ei
triginta argente
os. Et exinde que
rebat opportuni
tatem: ut eum
traderet. Prima
autem die azi
morum: acceſſe
runt ad ieſum
diſcipuli dicen
tes. Ubi vis pa
remus tibi come
dere paſcha? At
ieſus dixit. Ite
in civitatem ad
quendam: et di
cite ei. Magiſter
dicit. Tempus
meum prope eſt:
apud te facio
paſcha cum diſ
cipulis meis. Et

fecerunt diſcipu
li ſicut conſtitu
it illis ieſus: et
paraverunt paſ
cha. Veſpere au
tem facto: diſcū
bebat cum duo
decim diſcipulis
ſuis. Et edentib9
illis: dixit. Amen
dico vobis: quia
unus veſtrū me
traditurus eſt.
Et contriſtati val
de: ceperunt ſin
guli dicere. Num
quid ego ſum do
mine? At ipſe reſ
pondēs: ait. Qui
intingit mecum
manum in para
pſide: hic me tra
det. Filius quidē
hominis vadit:

sicut scriptū est
de illo. Ve autē
homini illi: per
quem filius ho
minis tradetur.
Bonum erat ei.
si natus non fu
isset homo ille.
Respondens au
tem iudas qui
tradidit eū: dix
it. Numquid ego
sum rabbi? Ait
illi. Tu dixisti.
Cenantibus au
tem eis: accepit
iesus panem. et
benedixit ac fre
git. deditqꝫ disci
pulis suis. et ait.
Accipite. et come
dite: hoc est cor
pus meum. Et
accipiens calicē
gratias egit: et
dedit eis dicens.
Bibite ex hoc ō
nes. Hic est enī
sanguis meus
noui testamenti:
qui pro multis
effundetur in re
missionem pec
catorum. Dico
autem vobis:
non bibā amo
do de hoc geni
mine vitis usqꝫ
in diem illum.
cum illud bibā
vobiscum nouū
in regno patris
mei. Et hymno
dicto: exierunt
in montem oli
ueti. Tunc dixit
illis iesus. Om
nes vos scanda

lum patiemini
in me: in iſta no
cte. Scriptum eſt
enim. Percutiā
paſtorem: ⁊ diſ
pergentur oues
gregis. Poſtq̄m
autem reſurrexe
ro: precedaz vos
in galileam. Re
ſpondens autez
petrus: ait illi.
Et ſi omnes ſcā
dalizati fuerint
in te: ego nun
quam ſcandali
zabor. Ait illi ie
ſus. Amen dico
tibi: quia ī hac
nocte antequaz
gallus cantet.
ter me negabis.
Ait illi petrus.
Etiam ſi opor

tuerit me mori
tecum: non te
negabo. Simili
ter et omnes diſ
cipuli dixerunt.
Tunc venit ieſꝰ
cum illis in vil
lam que dicitur
gethſemani: et
dixit diſcipulis
ſuis. Sedete hic:
donec vadā illuc
et orem. Et aſſūp
to petro et duo
bus filijs zebedei:
cepit contriſtari
et meſtus eſſe.
Tunc ait illis.
Triſtis eſt aīa
mea: vſq3 ad mor
tem. Suſtinete
hic: et vigilate
mecum. Et pro
greſſus puſilluz

procidit in faci
em ſuam orans
et dicens. Pater
mi. ſi poſſibile
eſt. tranſeat a
me calix iſte: ve
runtamen non
ſicut ego volo.
ſed ſicut tu. Et
venit ad diſcipu
los ſuos: et inue
nit eos dormien
tes. Et dicit pe
tro. Sic non po
tuiſti vna hora
vigilare mecū?
Vigilate et ora
te: vt non intre
tis in tentationē.
Spiritus quidē
promptus eſt:
caro autem in
firma. Iterum
ſecundo abijt:
et orauit dicēs.
Pater mi. ſi nō
poteſt hic calix
tranſire niſi bi
bam illum: fi
at volūtas tua.
Et venit iterū:
et inuenit eos
dormientes. Erāt
enim oculi eorū
grauati. Et relic
tis illis: iterum
abijt et orauit
tercio. eundem
ſermonem dicēs.
Tunc venit ad
diſcipulos ſuos:
et dicit illis. Dor
mite iam: et re
quieſcite. Ecce ap
propinquabit
hora: et filius
hominis trade
tur in manus

peccatorum. Sur
gite eamus: ecce
appropinqᷓbit
qui me tradet.
Adhuc ipso lo
quente: ecce iu
das unus de du
odecim venit. et
cum eo turba
multa cum gla
diis et fustibus.
missi a principi
bus sacerdotum
et senioribꝰ po
puli. Qui autē
tradidit eum:
dedit illis signū
dicens. Quēcū
qꝫ osculatus fu
ero. ipse est: tene
te eum. Et con
festim accedens
ad iesum: dixit.
Aue rabbi. Et os

culatus est eum.
Dixitqꝫ illi iesus.
Amice: ad quid
venisti? Tunc ac
cesserunt. et ma
nus iniecerunt
in iesum: et tenu
erunt eum. Et
ecce unus ex his
qui erant cum
iesu. extendens
manum exemit
gladium suum:
et percutiens ser
uum principis
sacerdotum. am
putauit auricu
lam eius. Tunc
ait illi iesus. Cō
uerte gladium
tuum in locum
suum. Omnes
enim qui accepe
rint gladium:

gladio peribunt.
An putas quia non
poſſum rogare
patrem meum:
et exhibebit mi
hi modo pluſquam
duodecim legio
nes angelorum?
Quomodo ergo
implebuntur ſcrip
ture. quia ſic o
portet fieri. In il
la hora: dicit ie
ſus turbis. Tan
quam ad latro
nem exiſtis cum
gladijs et fuſti
bus comprehen
dere me. Quoti
die apud vos
ſedebam docens
in templo: et non
me tenuiſtis.
Hoc autem totum
factum eſt: ut
adimplerentur
ſcripture prophe
tarum. Tunc diſ
cipuli omnes re
licto eo fugerunt.
At illi tenentes
ieſum duxerunt
ad caypham prin
cipem ſacerdotum:
ubi ſcribe et ſe
niores convene
rant. Petrus au
tem ſequebatur
eum a longe:
uſque in atrium
principis ſacer
dotum. Et ingre
ſſus intro: ſede
bat cum miniſ
tris ut videret fi
nem. Principes
autem ſacerdo
tum et omne con

ſilium querebāt
falſum teſtimo
nium contra ie
ſum: vt eū mor
ti traderent. Et
non inuenerūt.
cum multi falſi
teſtes acceſſiſſent.
Nouiſſime autē
venerunt duo
falſi teſtes: & dix
erunt. Hic dixit.
Poſſum deſtrue
re templum dei:
et poſt triduum
reedificare illud.
Et ſurgens prin
ceps ſacerdotū:
ait illi. Nihil re
ſpondes ad ea.
que iſti aduerſū
te teſtificantur?
Ieſus autem ta
cebat. Et pn̄ceps
ſacerdotum ait
illi. Adiuro te p̄
deum viuum:
vt dicas nobis.
ſi tu es chriſtus
filius dei. Dicit
illi ieſus. Tu dix
iſti. Veruntamē
dico vobis: amo
do videbitis filiū
hominis ſeden
tem a dextris vir
tutis. et venien
tem in nubibus
celi. Tunc pn̄ceps
ſacerdotum ſci
dit veſtimenta
ſua dicens. Blaſ
phemauit. quid
adhuc egemus
teſtibus? Ecce
nunc audiſtis
blaſphemiam:
quid vobis vide

tur? At illi reſpō
dentes dixerunt.
Reus eſt mortis.
Tunc expuerūt
in faciem eius:
et colaphis eum
ceciderunt: alij
autem palmas
in faciem ei dede
runt: dicentes.
Propheti za no
bis chriſte quis
eſt qui te percuſ
ſit? Petrus vero
ſedebat foris in
atrio. Et acceſſit
ad eum vna an
cilla dicens. Et
tu cum ieſu ga
lileo eras. At ille
negauit coram
omnibus dicēs.
Neſcio quid di
cis. Exeunte aūt
illo ianuam: vi
dit eum alia an
cilla. et ait his
qui erant ibi. Et
hic erat cū ieſu
nazareno. Et ite
rum negauit cū
iuramento: q̄a
non noui homi
nem. Et poſt pu
ſillum: acceſſerūt
qui ſtabant: et
dixerunt petro.
Vere et tu ex illis
es: nam et loq̄
la tua manifeſ
tum te facit. Tūc
cepit deteſtari et
iurare: quia nō
nouiſſet homi
nem. Et cōtinu
o gallus canta
uit. Et recorda
tus eſt petrus

verbi iesu quod
dixerat. priusquam
gallus cantet.
ter me negabis:
et egressus foras
fleuit amare.

xxvij. Capitulum.

Mane autem fac
to: consilium in
ierunt omnes
principes sacer
dotum et senio
res populi aduer
sus iesum. ut eum
morti traderent.
Et vinctum ad
duxerunt eum:
et tradiderunt pon
tio pilato presi
di. Tunc videns
iudas qui eum
tradidit quod dam
natus esset: pe
nitentia ductus
retulit triginta
argenteos prin
cipibus sacerdo
tum et senioribus
dicens. Peccaui:
tradens sangui
nem iustum. At
illi dixerunt. Quid
ad nos? Tu vide
ris. Et proiectis
argenteis in tem
plo: recessit: et
abiens laqueo
se suspendit. Prin
cipes autem sa
cerdotum accep
tis argenteis: dix
erunt. Non licet
eos mittere in
corbonam: quia
precium sangui
nis est. Consilio
autem inito: eme
runt ex illis agrum

figuli in ſepultu
ram peregrinoꝝ.
Propter hoc vo
catus eſt ager il
le acheldemach.
hoc eſt ager ſan
guinis: vſqꝫ in
hodiernum diē.
Tunc impletum
eſt quod dictum
eſt per hieremiā
prophetam dicē
tem. Et acceperūt
triginta argente
os. precium ap
preciati queꝫ ap
preciauerunt a
filijs iſrael: et de
derunt eos in a
grum figuli. ſi
cut conſtituit mi
hi dominus. Je
ſus autem ſtetit
ante preſidem:

Et interrogauit
eum preſes. dicēs.
Tu es rex iudeoꝝ?
Dicit ei ieſus. Tu
dicis. Et cum
accuſaretur a
principibus ſa
cerdotum et ſeni
oribus: nihil re
ſpondit. Tunc
dicit illi pilatus.
Non audis quā
ta aduerſum te
dicunt teſtimo
nia? Et non reſ
pondit ei ad vl
lum verbū: ita
vt miraretur p̄
ſes vehementer.
Per diem auteꝫ
ſolennem cōſue
uerat preſes di
mittere populo
vnum vinctuꝫ

quem voluiſſet:
habebat autem
tunc vnum vin
ctum inſignem.
qui dicebatur
barrabas. Con
gregatis ergo il
lis: dixit pilatꝰ
Quem vultis di
mittam vobis:
barraban. an ie
ſum qui dicitur
chriſtus? Scie
bat enim q per
inuidiam tradi
diſſent eum. Se
dente illo pro tri
bunali: miſit
ad eum vxor e
ius dicens. Ni
hil tibi et iuſto
illi: multa enim
paſſa ſum ho
die per viſum.
propter eū. Prin
cipes autem ſa
cerdotum et ſeni
ores perſuaſerūt
populis vt pete
rent barrabam:
ieſum vero per
derent. Reſpon
dens autem pre
ſes ait illis. Quē
vultis vobis de
duobus dimit
ti? At illi dixe
runt. Barrabā.
Dixit eis pilatꝰ.
Quid igitur fa
ciam de ieſu qui
dicitur chriſtus?
Dicunt omnes.
Crucifigatur. A
it illis preſes.
Quid enim ma
li fecit? At illi
magis clama//

Paſſio ſcd̄m matheum.

bant dicentes.
Crucifigatur. Vi
dens autem pila
tus quia nihil
proficeret. ſz ma
gis tumultus fi
eret: accepta a
qua lauit ma
nus coraz popu
lo dicens. Inno
cens ego ſum a
ſanguine iuſti
huius: vos vide
ritis. Et reſpon
dens vniuerſus
populus dixit.
Sanguis eius
ſuper nos: et ſu
per filios nr̄os.
Tunc dimiſit
illis barrabā:
ieſum autē fla
gellatum tradi
dit eis vt cruci
figeretur. Tunc
milites p̄ſidis
ſuſcipientes ie
ſum in pretorio:
congregauerūt
ad eum vniuer
ſam cohortem.
Et exuentes eū.
chlamydem coc
cineam circū
dederunt ei: et ple
ctentes coronaz
de ſpinis poſue
runt ſuper caput
eius. et arundi
nem in dextera
eius. et genuflex
o ante eum: il
ludebant ei. dicē
tes. Aue rex iu
deorum. Et expu
entes in eum:
acceperunt arū
dinem et percu

uebant caput
eius. Et postq̄m
illuserunt ei. ex
uerunt eū chla
mydē. et indue
runt eum vesti
mentis eius. et
duxerunt eum
vt crucifigerent.
Exeuntes autē.
inuenerunt ho
minem cyreneū.
nomine symo
nem: hunc an
gariauerunt vt
tolleret crucem
eius. Et venerūt
in locum qui di
citur golgotha:
quod est calua
rie locus. Et de
derunt ei vinū
bibere: cum fel
le mixtum. Et
cum gustasset:
noluit bibere.
Postquam autē
crucifixerunt eū:
diuiserunt vesti
menta eius sortē
mittentes. vt ad
impleretur quod
dictum est per pro
phetam dicentē.
Diuiserunt sibi
vestimenta mea:
et super vestem
meam miserūt
sortem. Et seden
tes: seruabant
eum. Et impo
suerunt super ca
put eius causā
ipsius scriptā:
hic est iesus rex
iudeorum. Tunc
crucifixi sunt cū
eo duo latrones:

vnus a dextris.
et vnus a ſiniſ
tris. Pretereun
tes autem blaſ
phemabant e
um: mouentes
capita ſua. et di
centes. Vah qui
deſtruis tēpluz
dei. et in triduo
illud reedificas:
ſalua temetip
ſum. ſi filius dei
es: deſcende de cru
ce. Similiter et
principes ſacer
dotum illuden
tes cum ſcribis
et ſenioribus:
dicebant. Alios
ſaluos fecit: ſe
ipſum non po
teſt ſaluum fa
cere? Si rex iſra
el eſt: deſcendat
nunc de cruce. et
credimus ei. Cō
fidit in deo: libe
ret nunc eum ſi
vult. Dixit enī:
quia filius dei
ſum. Idipſum
autem et latro
nes qui crucifixi
erant cum eo:
improperabāt
ei. A ſexta autē
hora tenebre fa
cte ſunt ſuper
vniuerſam ter
ram: vſq; in ho
ram nonam.
Et circa horam
nonam: clama
uit ieſus voce
magna dicens.
Eli. Eli. lama
ſabacthani?

hoc eſt. Deus me
us. deus meus.
ut quid dereli
quiſti me? Qui
dam autem illic
ſtantes et audi
entes. dicebant.
Heliam vocat iſte.
Et continuo cur
rens unus ex e
is. acceptam ſpon
giam implevit
aceto. et impo
ſuit arundini:
et dabat ei bibe
re. Ceteri vero
dicebant. Sine:
videamus an ve
niat helias libe
rans eum. Ieſus
autem iterum
clamans voce
magna: emiſit
ſpiritum. Pro
ſtratio Et ecce ve
lum templi ſciſ
ſum eſt in duas
partes a ſummo
uſque deorſum: et
terra mota eſt. et
petre ſciſſe ſunt.
et monumenta
aperta ſunt. et
multa corpora
ſanctorum qui
dormierant ſur
rexerunt. Et exe
untes de monu
mentis poſt re
ſurrectionem eius
venerunt in ſan
ctam civitatem:
et apparuerunt
multis. Centuri
o autem et qui
cum eo erant cu
ſtodientes ieſum:
viſo terremotu

Paſſio ſcdm matheum.

et his que fiebāt:
timuerunt val
de dicentes. Vere
dei filius erat iſte.
Erant autē ibi
mulieres multe
a longe: que ſe
cute erant ieſuz
a galilea miniſ
trantes ei. Inter
quas erat ma
ria magdalene.
et maria iacobi.
et ioſeph mater:
et mater filiorū
zebedei. Cum au
tem ſero factum
eſſet: venit qui
dam homo di
ues ab arimathi
a nomīe ioſeph.
qui et ipſe diſci
pulus erat ieſu.
Hic acceſſit ad
pilatum: et pe
tijt corpus ieſu.
Tunc pilatus
iuſſit reddi cor
pus. Et accepto
corpore. ioſeph
inuoluit illud
in ſindone mun
da: et poſuit il
lud in monumē
to ſuo nouo qd
exciderat ī petra.
Et aduoluit ſax
um magnum
ad oſtium mo
numenti: et ab
ijt. Erant autē
ibi maria mag
dalene. et altera
maria: ſedentes
contra ſepulchrū.
Altera autē die
que eſt poſt pa
raſceuen: conue

nerunt prīcipes
ſacerdotum et
phariſei ad pi
latum dicentes.
Domine. recor
dati ſumus q̄a
ſeductor ille dix
it adhuc viuens:
poſt tres dies re
ſurgam. Iube
ergo cuſtodiri
ſepulchrū vſq;
in diem tertiū:
ne forte veniāt
diſcipuli eius et
furentur eum.
et dicant plebi.
ſurrexit a mor
tuis. et erit no
uiſſimus error.
peior priore. Ait
illis pilatus. Ha
betis cuſtodiā:
ite. cuſtodite ſi
cut ſcitis. Illi au
tem abeuntes
muniērūt ſepul
chrum: ſignan
tes lapidem cū
cuſtodibus.

Feria ſcda poſt
ramos palmarū
Secundum iohā
nem. xij.

In illo tēpore.
Ante ſex dies paſ
che venit ieſus
bethaniam: vbi
lazarus fuerat
mortuus quem
ſuſcitauit ieſus.
Fecerunt autem
ei cenam ibi. et
martha miniſtra
bat: lazarus ve
ro vnus erat ex
diſcumbentibus
cum eo. Maria

ergo accepit librā
vnguenti nardi
piſtici precioſi: et
vnxit pedes ieſu.
et extersit capil
lis ſuis pedes ei9.
et domus imple
ta eſt ex odore
vnguenti. Dixit
ergo vnus ex diſ
cipulis eius iu
das ſcariothis:
qui erat eū tra
diturus. Quare
hoc vnguentū
non veniit trecē
tis denariis. et da
tum eſt egenis?
Dixit autē hoc.
non quia de ege
nis pertinebat
ad eum: ſed qa
fur erat. et locu
los habens. ea
que mittebātur
portabat. Dixit
ergo ieſus. Sine
illam: vt in di
em ſepulture me
e ſeruet illud.
Pauperes enim
ſemper habetis
vobiſcum: me
autem non ſem
per habebitis.
Cognouit ergo
turba multa ex
iudeis quia illic
eſt: et venerunt
non propter ie
ſum tantū. ſed
vt lazarum vi
derent quē ſuſ
citauit a mortu
is. Cogitauerūt
autem principes
ſacerdotum vt et
lazarum interfi

cerent: quia mul
ti propter illum
abibant ex iude
is. et credebãt in
iesum. In crasti
num autem tur
ba multa que ve
nerat ad diem fe
stum. cum audi
ssent quia venit
iesus hierosoly
mam: acceperũt
ramos palmaꝝ.
et processerunt
obuiam ei. et cla
mabant. Hosan
na. benedictus
qui venit in no
mine domini:
rex israel. Et inue
nit iesus asellꝫ
et sedit suꝑ euꝫ:
sicut scriptũ est.
Noli timere filia
syon: ecce rex tu
us venit sedens
super pullum a
sine. Hec nõ cog
nouerunt disci
puli eius ꝑmuꝫ:
sed quando glo
rificatus est iesꝰ.
tunc recordati sũt
quia hec erant
scripta de eo. et
hec fecerunt ei.
Testimonium er
go perhibebat
turba que erat
cum eo quando
lazarum voca
uit de monumẽ
to: et suscitauit
eum a mortuis.
Propterea et ob
uiam venit ei
turba: quia au
dierunt eum fe

ausse hoc signum. Pharisei ergo: dixerunt ad se metipsos. Videtis quia nihil proficimus? Ecce mundus totus post eum abijt. Erant autem gentiles quidam ex his qui ascenderant: ut adorarent in die festo. Hi ergo accesserunt ad philippum qui erat a bethsaida galilee: et rogabant eum dicentes. Domine: volumus iesum videre. Venit philippus: et dicit andree. Andreas rursum et philippus: dixerunt iesu. Iesus autem: respondit eis dicens. Venit hora: ut clarificetur filius hominis. Amen amen dico vobis: nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit. ipsum solum manet. Si autem mortuum fuerit: multum fructum affert. Qui amat animam suam: perdet eam. Et qui odit animam suam in hoc mundo: in vitam eternam custodit eam. Siquis mihi ministrat: me sequa

tur. Et ubi sum
ego: illic et mini
ſter meus erit. Si
quis mihi miniſ
trauerit: honori
ficabit eum pa
ter meus. Nunc
anima mea tur
bata eſt. Et quid
dicam? Pater:
saluifica me ex
hora hac. Sed ꝓp
terea ueni in ho
ram hanc. Pater:
clarifica nomen
tuum. Uenit er
go uox de celo.
Et clarificaui: et
iterum clarifica
bo. Turba ergo
que ſtabat et au
dierat: dicebat
tonitruum eſſe
factum. Alij dice

bant. Angelus
ei locutus eſt. Re
ſpondit ieſus: et
dixit. Non prop
ter me uox hec ue
nit: ſed propter
uos. Nunc iudi
cium eſt mundi:
nunc princeps
huius mundi ei
cietur foras. Et
ego ſi exaltatus
fuero a terra: om
nia traham ad
meipſum. Hoc
autem dicebat:
ſignificans qua
morte eſſet mori
turus. Reſpōdit
ei turba. Nos au
diuimus ex lege:
quia chriſtus ma
net in eternum.
Et quomodo tu

dicis. oportet ex altari filium ho minis? Quis est iste filius homi nis? Dixit ergo eis iesus. Adhuc modicu͂ lumen in vobis est. Am bulate dum lu cem habetis: ut non vos tenebre comprehendant. Et qui ambulat in tenebris: nescit quo vadat. Dum lucem habetis: credite in lucem: ut filij lucis sitis Hec locutus est iesus et abijt: et abscondit se ab eis.

Feria. tertia post ramos palmaru͂.

Dominus vobis cum. Passio do mini nostri iesu christi Secundu͂ Marcum. xiiij capitulo. Hic non dicitur.

Gloria tibi dn̄e.

In illo te͂pore. Erat pascha et azyma post bi duum: et quere bant summi sa cerdotes et scribe quomodo iesum dolo tenerent et occiderent. Dice bant enim. No͂ in die festo: ne forte tumultus fieret populi. Et cum esset iesus bethanie in do mo simonis le

proſi. et recum
beret: venit mu
lier habens ala
baſtrum vnguē
ti nardi ſpicati
precioſi. et fracto
alabaſtro effu
dit ſuper caput
eius. Erant autē
quidam indigne
ferentes intra ſe
metipſos: et dicē
tes. Ut quid per
dicio iſta vnguē
ti facta eſt? Po
terat enim vngē
tum iſtud venū
dari pluſquam
trecentis denarijs:
et dari pauperi
bus. Et fremebāt
in eam. Jeſus au
tem dixit. Sinite
eam. Quid illi
moleſti eſtis? Bo
num opus: ope
rata eſt in me.
Semper enī pau
peres habetis vo
biſcum: et cum
volueritis poteſ
tis illis benefacē
re. Me autē nō
ſemper habebitis.
Quod habuit.
hec fecit: p̄uenit
vngere corpus
meum in ſepul
turam. Amen di
co vobis: vbicun
q̄ predicatū fue
rit euangelium
iſtud in vniuerſo
mundo. et quod
fecit hec. narrabi
tur in memoriā
eius. Et iudas
ſcariothes vnꝰ

Paſſio ſecundum marcum.

te duodecim abi
it ad ſummos ſa
cerdotes: ut prode
ret eum illis. Qui
audientes gauiſi
ſunt: et promiſe
runt ei pecuniā
ſe daturos. Et que
rebat quomodo
illum oportune
traderet. Et p̄mo
die azymorum
quando paſcha
immolabant:
dicunt ei diſcipu
li. Quo vis eamꝰ
et paremus tibi.
ut manduces pa
ſcha? Et mittit
duos ex diſcipu
lis ſuis: et dicit
eis. Ite in ciuita
tem. et occurret
vobis homo la
genam aque ba
iulans. ſequimi
ni eum: et quo
cunqꝫ introierit
dicite domino do
mus. quia magi
ſter dicit. Ubi eſt
refectio mea ubi
paſcha cum diſci
pulis meis man
ducem? Et ipſe
vobis demonſtra
bit cenaculum
grande ſtratum:
et illic parate no
bis. Et abierunt
diſcipuli eius. et
venerunt in ciui
tatem: et inuene
runt ſicut dixerat
illis. et parauerūt
paſcha. Veſpere
autem facto: ve
nit cū duodecim.

Et diſcumbenti
bus eis et man
ducantibus: ait
ieſus. Amen dico
vobis: quia vnus
ex vobis me tra
det qui mãducat
mecum. At illi ce
perunt contriſta
ri: et dicere ei ſin
gillatim. Nũquid
ego? Qui ait illis.
Vnus ex duodecĩ:
qui intingit me
cum manum in
cathino. Et filius
quidem hominis
vadit: ſicut ſcrip
tum eſt de eo. Ve
autem homini
illi: per quem fi
lius hominis tra
detur. Bonum e
rat ei: ſi nõ eſſet
natus homo ille.
Et manducanti
bus illis. accepit
ieſus panem: et
benedicens fregit
et dedit eis. et ait.
Sumite. Hoc eſt
corpus meum. Et
accepto calice: gra
tias agens dedit
eis. et biberunt ex
illo omnes. Et ait
illis. Hic eſt ſan
guis meus noui
teſtamenti: qui
pro multis effun
detur. Amen dico
vobis: qꝛ iã non
bibam de genimi
ne vitis. vſqꝫ in
diem illum cum
illud bibam no
uum in regno dei.
Et hymno dicto:

exierunt in mon
tem oliuarū. Et
ait eis ieſus. Om
nes ſcandalizabi
mini in nocte iſta:
quia ſcriptum eſt
Percutiam paſto
rem: et diſpergen
tur oues. Sed
poſtquam reſur
rexero: precedam
vos in galileam.
Petrus autem a
it ei. Et ſi omnes
ſcandalizati fue
rint: ſed nō ego.
Et ait illi ieſus.
Amen dico tibi:
quia tu hodie in
nocte hac priuſ
quam bis gallꝰ
vocem dederit. ter
me es negaturꝰ.
At ille amplius
loquebatur. Et
ſi oportuerit me
ſimul commori
tibi: non te nega
bo. Similiter au
tem et omnes di
cebant. Et veni
unt in predium
cui nomen geth
ſemani: et ait diſ
cipulis ſuis. Sede
te hic: donec orē.
Et aſſumit petrū
et iacobum et io
hannem ſecum:
et cepit pauere et
tedere. Et ait illis.
Triſtis eſt anima
mea: vſqꝫ ad mor
tem. Suſtinete hic:
et vigilate. Et cū
proceſſiſſet pau
lulum: procidit
ſuper terram. et

orabat vt ſi fieri
poſſet tranſiret
ab eo hora. Et
dixit. Abba pater:
omnia poſſibi
lia ſunt tibi: trãſ
fer calicem hunc
a me. Sed non
quod ego volo:
ſed quod tu. Et
venit: et inuenit
eos dormientes:
et ait petro. Sy
mon dormis? Nõ
potuiſti vna ho
ra vigilare mecũ?
Vigilate et orate:
vt non intretis
in temptationem.
Spiritus quidem
promptus eſt: ca
ro vero infirma.
Et iterũ abiens:
orauit. eundẽ ſer
monem dicens.
Et reuerſus denuo
inuenit eos dor
mientes: erãt enim
oculi eorum gra
uati. et ignorabãt
quid reſponderẽt
ei. Et venit tertio:
et ait illis. Dormi
te iam: et requieſ
cite. Sufficit. Ve
nit hora: ecce tra
detur filius homi
nis in manꝰ pec
catorum. Surgi
te eamus: ecce q̇
me tradet prope
eſt. Et adhuc eo
loquente: venit
iudas ſcarioth v
nus de duodecim.
et cum illo turba
multa cum gla
dijs et lignis. a

ſummus ſacerdo
tibus et ſcribis.
et ſenioribus. De
derat autem tra
ditor eiꝰ ſignuz
eis dicens. Quē
cunqꝫ oſculatus
fuero. ipſe eſt: te
nete eum. et du
cite caute. Et cū
veniſſet: ſtatim
accedens ad euz
dixit. Rabbi. Et
oſculatus eſt eū.
At illi manus
iniecerunt in eū:
et tenuerunt eū.
Vnus autem de
circumſtantibus
educens gladiū:
percuſſit ſeruuz
ſummi ſacerdo
tis. et amputa
uit illi auriculā.

Et reſpondens ie
ſus: ait illis. Tā
quam ad latro
nem exiſtis cū
gladijs ⁊ lignis
comprehendere
me? Quotidie
eram apud vos
in templo docēs:
et non me tenui
ſtis. Sed vt im
pleantur ſcriptu
re. Tunc diſcipu
li eius relinquē
tes eum: omnes
fugerunt. Adoleſ
cens autem qui
dam ſequebatur
eum amictus ſin
done ſuꝑ nudo:
et tenuerunt eū.
At ille reiecta ſin
done: nudus pro
fugit ab eis. Et

adduxerunt ie
ſum ad ſummũ
ſacerdotem: et cõ
uenerunt õnes
ſacerdotes et ſcri
be et ſeniores·
Petrus autem a
longe ſecutus eſt
eum uſq; intro
in atrium ſũmi
ſacerdotis: et ſede
bat cum miniſ
tris et calefacie
bat ſe ad ignem.
Summi uero ſa
cerdotes et omne
conſilium quere
bant aduerſus
ieſum teſtimoni
um. ut eum mor
ti traderent: nec
inueniebãt. Mul
ti enim teſtimo
nium falſuz di
cebant aduerſus
eum: et conueni
entia teſtimonia
non erant. Et qui
dam ſurgentes.
falſum teſtimoni
um ferebant ad
uerſus eum dicẽ
tes: quoniã nos
audiuimus euz
dicentem. ego
diſſoluam tem
plum hoc manu
factum. et poſt
triduum aliud
non manufactũ
edificabo. Et nõ
erat conueniens
teſtimonium il
lorum. Et exur
gens ſummus
ſacerdos in medi
um: interrogauit
ieſum dicens. Nõ

Paſſio ſcd̄m marcum.

reſpondes quicq̃
ad ea que tibi ob
iciuntur ab his?
Ille autem tace
bat: et nihil reſ
pondit. Rurſum
ſummus ſacerdos
interrogabat eū:
et dicit ei. Tu es
chriſtus filius dei
benedicti? Jheſus
autem: dixit illi.
Ego ſum. Et vi
debitis filium ho
minis ſedentem
a dextris virtutis
dei et venientem
cum nubibus ce
li. Summus au
tem ſacerdos ſcin
dens veſtimenta
ſua: ait. Quid
adhuc deſydera
mus teſtes? Au
diſtis blaſphemi
am. Quid vobꝭ
videtur? Qui om
nes condemnaue
runt eum eſſe reū
mortis. Et ceperūt
quidam cōſpuere
eum: et velare fa
ciem eius. et cola
phis eum cedere.
et dicere ei. prophe
tiza. Et miniſtri
alapis eum cede
bant. Et cū eſſet
petrus in atrio
deorſum: venit
vna ex ancillis
ſummi ſacerdo
tis. et cum vidiſ
ſet petrum cale
facientem ſe. aſ
piciens illum ait.
Et tu cum ieſu
nazareno eras.

At ille negauit
dicens. Neqȝ ſcio:
neqȝ noui quid
dicas. Et exijt fo
ras ante atriuȝ:
et gallus canta
uit. Rurſum au
tem cum vidiſſet
illum ancilla: ce
pit dicere circum
ſtantibus quia
hic ex illis eſt. At
ille iterum nega
uit. Et poſt pu
ſillum: rurſus
qui aſtabant di
cebant petro. Ve
re ex illis es: naȝ
et galileus es. Il
le autem cepit
anathematizare
et iurare: quia
neſcio hominem
iſtum quē dicitis

Et ſtatim iterum
gallus cantauit.
Et recordatus eſt
petrus verbi qđ
dixerat ei ieſus.
priuſquam gal
lus cantet bis. ter
me negabis: et ce
pit flere.

xv. Capitulum

Et confeſtim ma
ne conſilium fa
cientes ſummi ſa
cerdotes cum ſeni
oribus et ſcribis
et vniuerſo conci
lio: vincientes ie
ſum duxerunt et
tradiderunt pila
to. Et interroga
uit eum pilatus.
Tu es rex iudeorum:
At ille reſpōdens:
ait illi. Tu dicis.

Et accuſabant
eum ſummi ſa
cerdotes in multis.
Pilatus autem:
rurſus interroga
uit eum dicens.
Non reſpondes
quicquam? Vi
de in quantis te
accuſant. Jeſus
autem amplius
nihil reſpondit:
ita ut miraretur
pilatus. Per di
em autem feſtū:
dimittere ſolebat
illis unū ex vinc
tis quēcunque pe
tiſſent. Erat au
tem qui diceba
tur barrabas. q
cum ſeditioſis e
rat vinctus. qui
in ſeditione fece
rat homicidium.
Et cum aſcendiſ
ſet turba: cepit
rogare ſicut ſem
per faciebat illis.
Pilatus autem:
reſpondit eis et
dixit. Vultis di
mittam vobis re
gem iudeorum?
Sciebat enim: q
per inuidiā tra
didiſſent eum
ſummi ſacerdo
tes. Pontifices
autem concitaue
runt turbam: ut
magis barrabā
dimitteret eis.
Pilatus autem
iterum reſpon
dens: ait illis.
Quid ergo vultis
faciam regi iude

orum? At illi ite
rum clamauerūt.
Crucifige eum.
Pilatus vero: di
cebat eis. Quid
enim mali fecit?
At illi magis cla
mabant. Cruci
fige eum. Pilatus
autem volens
populo ſatiſfa
cere: dimiſit illis
barrabam. et tra
didit ieſum fla
gellis ceſum. vt
crucifigeretur.
Milites autem
duxerunt eū in
tro in atrium pre
torij. et cōuocāt
totam cohortē:
et induunt eū
purpura. et im
ponunt ei plectē
tes ſpineam co
ronam. et ceperūt
ſalutare eū. Aue
rex iudeorum. Et
percutiebant ca
put eius arundi
ne: et cōſpuebāt
eum. et ponentes
genua. adorabāt
eum. Et poſtquā
illuſerunt ei. exu
erunt illum pur
pura. et induerūt
illum veſtimētis
ſuis: et educunt
illum vt crucifi
gerent eum. Et
angariauerunt
pretereuntem quē
piam ſimonem
cyreneum veniē
tem de villa. pa
trem alexandri
et rufi: vt tolleret

crucem eius. Et
perducunt illum
in golgotha lo
cum: quod eſt in
terpretatum. cal
uarie locus. Et
dabant ei bibere
myrrhatum vi
num: et non ac
cepit. Et crucifi
gentes eum: di
uiſerunt veſtimē
ta eius. mitten
tes ſortem ſuper
eis. quis quid
tolleret. Erat au
tem hora tertia:
et crucifixerunt
eum. Et erat ti
tulus cauſe eius
inſcriptus: rex
iudeorum. Et cū
eo crucifigunt
duos latrones:
vnum a dextris.
et alium a ſiniſ
tris eius. Et ad
impleta eſt ſcrip
tura que dicit.
Et cum iniquis
reputatus eſt. Et
pretereuntes blaſ
phemabant eū:
mouentes capi
ta ſua et dicen
tes. Vah. qui de
ſtruis templū:
et in tribus die
bus edificas.
Saluum fac te
metipſum: deſcē
dens de cruce. Si
militer et ſūmi
ſacerdotes illudē
tes ad alterutrū
cum ſcribis dice
bant. Alios ſal
uos fecit: ſeipſū

non poteſt ſal
uum facere? Chri
ſtus rex iſrael de
ſcendat nunc de
cruce: vt videa
mus et credamꝰ.
Et qui cum eo
crucifixi erant:
conuiciabantur
ei. Et facta hora
ſexta: tenebre fa
cte ſunt ſuper to
tam terram vſ
qꝫ in horam no
nam. Et hora
nona: exclama
uit ieſus voce
magna dicens.
Eloi: eloi. lama
ſabacthani?
Quod eſt inter
pretatū. Deus
meus. deus me
us: vt quid dere
liquiſti me? Et
quidam de circū
ſtantibus audi
entes: dicebant.
Ecce heliam vo
cat. Currens au
tem vnus et im
plens ſpongiā
aceto circumpo
nenſqꝫ calamo:
potum dabat ei
dicens. Sinite:
videamus ſi ve
niat helias ad
deponendum eū.
Ieſus autē emiſ
ſa voce magna:
expirauit. **Pro
ſtratio.** Et velū
templi ſciſſum
eſt in duo: a ſū
mo vſqꝫ deorſū.
Videns autē cen
turio qui ex ad

uerſo ſtabat. q̄a
ſic clamans expi
raſſet: ait. Vere
homo hic. filius
dei erat. Erāt au
tem et mulieres
de longe aſpici
entes: inter quas
erat maria mag
dalene et maria
iacobi minoris
et ioſeph mater.
et ſalome. Et cū
eſſet in galileā
ſequebantur eū:
et miniſtrabāt
ei. Et alie multe:
que ſimul cum
eo aſcenderant
hieroſolymam.
Et cum iam ſero
eſſet factum. q̄a
erat paraſceue
quod eſt āte ſab
batum: venit
ioſeph ab arima
thia nobilis de
curio. qui et ip
ſe erat expectās
regnum dei. Et
audacter introijt
ad pilatum: et
petijt corpus ie
ſu. Pilatus au
tem: mirabatur
ſi iam obijſſet.
Et accerſito cen
turione: interro
gauit eū ſi iam
mortuus eſſet.
Et cum cogno
uiſſet a centuri
one: donauit cor
pus ioſeph. Io
ſeph autem mer
catus ſindonem.
et deponens eū
inuoluit ſindo

ne: et poſuit eũ
in monumẽto
quod erat exciſũ
de petra. Et ad
uoluit lapidez:
ad oſtium mo
numenti.

Feria q̈rta poſt
ramoſpalmarũ

Dñs vobiſcum.

Paſſio domini
noſtri ieſu chriſti
Secundũ Lucam

xxij. capitulo.

Hic nõ dicitur.

Glĩa tibi dñe.
In illo tempore.
Appropinquabat
dies feſtus azy
morum qui di
citur paſcha: et
querebant prin
cipes ſacerdotũ
et ſcribe quomo
do ieſum interfi
cerent. timebant
vero plebem. In
trauit autem ſa
thanas in iudaz
qui cognomina
batur ſcarioth.
vnum de duode
cim: et abijt et
locutus eſt cum
principibus ſa
cerdotum et ma
giſtratibus quẽ
admodum illũ
traderet eis. Et
gauiſi ſunt: et
pacti ſunt pecu
niam illi dare.
Et ſpopondit.
Et querebat oppor
tunitatem: vt tra
deret illũ ſine tur
bis. Venit autez
dies azymoꝝ.

in qua neceſſe e
rat occidi paſcha:
et miſit petrum
et iohannem di
cens. Euntes pa
rate nobis paſ
cha: ut mandu
cemus. At illi dix
erunt. Ubi vis
paremus? Et dix
it ad eos. Ecce in
troeuntibus vo
bis in ciuitatem
occurret vobis
homo amphō
ram aque por
tans: ſequimini
eum in domum
in quam intrat.
et dicetis patri
familias domus.
Dicit tibi magi
ſter. Ubi eſt diuer
ſorium ubi paſ
cha cum diſcipu
lis meis mādu
cem? Et ipſe vo
bis oſtendet cena
culum magnum
ſtratum: et ibi
parate. Euntes
autem inuenerūt
ſicut dixit illis:
et parauerunt
paſcha. Et cum
facta eſſet hora
diſcubuit: et du
odecim apoſtoli
cum eo. Et ait
illis. Deſiderio
deſideraui hoc
paſcha mandu
care vobiſcum:
antequam pa
tiar. Dico enim
vobis: quia ex
hoc non mādu
cabo illud donec

impleatur in re
gno dei. Et accep
to calice: grati
as egit et dixit.
Accipite: et divi
dite inter vos.
Dico enim vob:
q non bibam
de generatione
vitis. donec reg
num dei veniat.
Et accepto pa
ne: gratias egit
et fregit. et dedit
eis dicens. Hoc
est corpus meū:
quod pro vobis
datur. Hoc faci
te in meam cō
memorationem.
Similiter et ca
licem: postquā
cenavit dicens.
Hic est calix no
vum testamen
tum in sangui
ne meo: qui pro
vobis fundetur.
Verumtamē ecce
manus traden
tis me: mecum
est in mensa. Et
quidem filius ho
minis. secundū
quod diffinitum
est. vadit. Verum
tamen ve illi ho
mini: per quem
tradetur. Et ipsi
ceperunt querere
inter se: quis es
set ex eis qui hoc
facturus esset.
Facta est autem
et contentio īter
eos: quis eorum
videretur esse ma
ior. Dixit autem

eis. Reges genti
um dominantur
eorum: et qui po
teſtatem habent
ſuper eos. bene
fici vocantur.
Vos autem non
ſic. Sed qui ma
ior eſt in vobis:
fiat ſicut iunior.
Et qui preceſſor
eſt: ſicut miniſ
trator. Nā quis
maior eſt. qui
recumbit an qui
miniſtrat? Nō
ne qui recubit?
Ego autē in me
dio veſtrum ſum
ſicut qui miniſ
trat: vos autem
eſtis qui permā
ſiſtis mecum in
temptationibus

meis. Et ego diſ
pono vobis ſi
cut diſpoſuit mi
hi pater meus
regnum: ut eda
tis et bibatis ſu
per menſam me
am in regno me
o. et ſedeatis ſup
thronos iudicā
tes duodecim tri
bus iſrael. Ait
autem dominus
ſimoni. Simō:
ecce ſathanas
expetiuit vos:
ut cribraret ſicut
triticum. Ego au
tem rogavi pro
te: ut non defi
ciat fides tua. et
tu aliquando
converſus con
firma fratres

tuos. Qui dixit
ei. Domine: te
cum paratꝫ ſuꝫ
et in carcerem ⁊
in mortem ire.
Et ille dixit. Di
co tibi petre: nō
cantabit hodie
gallus. donec ter
abneges noſſe
me. Et dixit eis.
Quando miſi
vos ſine ſacculo
et pera et calcia
mentis. nūquid
aliquid defuit
vobis? At illi
dixerunt. Nihil.
Dixit ergo eis.
Sed nunc qui
habet ſacculuꝫ.
tollat: ſimiliter
et peram. Et q̄
non habet: ve
dat tunicam ſu
am et emat gla
dium. Dico enī
vobis: quoniaꝫ
adhuc hoc quod
ſcriptum eſt opor
tet impleri de me.
et cum iniuſtis
deputatus eſt. Et
enim ea que ſūt
de me: finem ha
bent. At illi dixe
runt. Domine:
ecce gladii duo
hic. At ille dixit
eis. Satis eſt. Et
egreſſus: ibat ſe
cundum conſue
tudinem in mō
tem oliuarum.
Secuti ſunt au
tem illum et diſ
cipuli. Et cū per
veniſſet ad locū:

dixit illis. Orate:
ne intretis in tē
tationem. Et
ipse auulsus est
ab eis quantū
iactus est lapi
dis: et positis ge
nibus orabat di
cens. Pater: si
vis transfer cali
cem istum a me.
Veruntamen nō
mea voluntas:
sed tua fiat. Ap
paruit autē illi
angelus de celo:
confortans eum.
Et factus in ago
nia: prolixius
orabat. Et factꝰ
est sudor eius si
cut gutte sāgui
nis decurrentis
in terra. Et cum
surrexisset ab o
ratione et venis
set ad discip'los
suos: invenit
eos dormientes
pre tristitia. Et
ait illis. Quid
dormitis? Sur
gite. et orate: ne
intretis in tenta
tionem. Adhuc
eo loquente: ecce
turba. et qui vo
cabatur iudas
vnus de duode
cim antecedebat
eos. Et appropi
quavit iesu: vt
oscularetur eū.
Jesus autē: dix
it illi. Juda. os
culo filium ho
minis tradis?
Videntes autem

hi qui circa ipſū
erant. quod fu
turum erat: dix
erunt ei. Domi
ne: ſi percutimus
in gladio? Et
percuſſit unus
ex illis ſeruum
principis ſacerdo
tum: et ampu
tauit auriculam
eius dextram. Re
ſpondens autem
ieſus ait. Sinite
uſque huc. Et cum
tetigiſſet auricu
lam eius: ſana
uit eum. Dixit
autem ieſus ad
eos qui uenerāt
ad ſe principes
ſacerdotum. et
magiſtratus tē
pli: et ſeniores.

Quaſi ad latro
nem exiſtis cum
gladiis et fuſti
bus? Cum quo
tidie uobiſcum
fuerim in tēplo:
non extendiſtis
manus in me.
Sed hec eſt hora
ueſtra: et poteſ
tas tenebrarum.
Comprehenden
tēs autem eum:
duxerunt ad do
mum principis
ſacerdotum. Pe
trus uero: ſeque
batur a longe.
Accenſo autem
igne in medio
atrio. et circum
ſedentibus illis:
erat petrus in
medio eorum.

Paſſio ſcd̄m lucam.

Quem cum vi
diſſet ancilla q̄
dam ſedentē ad
lumen. et eum
fuiſſet intuita:
dixit. Et hic cū
illo erat. At ille
negauit eū di
cens. Mulier:
non noui illū.
Et poſt puſillū:
alius uidens eū
dixit. Et tu de
illis es. Petrus
vero ait. O ho
mo non ſum.
Et interuallo
facto quaſi ho
re unius: alius
quidam affirma
bat dicens. Ve
re et hic cum il
lo erat: nam et
galileus eſt. Et
ait petrus. Ho
mo: neſcio quid
dicis. Et conti
nuo adhuc illo
loquente: cāta
uit gallus. Et
conuerſus domi
nus: reſpexit pe
trum. Et recorda
tus eſt petrꝰ uer
bi domini ſicut
dixerat. quia pri
uſquam gallus
cantet. ter me
negabis: et egre
ſſus foras petrꝰ
fleuit amare. Et
viri qui tenebāt
eum: illudebāt
ei cedentes. Et ve
lauerunt eum.
et percutiebant
faciem eius: et
interrogabant

eum dicentes.
Prophetiza.
Quis eſt qui te
percuſſit? Et ali
a multa blaſ
phemantes dice
bant in eum. Et
vt factus eſt di
es: conuenerunt
ſeniores plebis
et principes ſa
cerdotum et ſcri
be. et duxerunt
illum in conci
lium ſuum di
centes. Si tu es
chriſtus: dic no
bis. Et ait illis.
Si vobis dixero.
non credetis mi
hi: ſi autem et
interrogauero.
non reſpondebi
tis mihi neque di
mittetis. Ex hoc
autem erit filius
hominis ſedens
a dextris virtutis
dei. Dixerunt au
tem omnes. Tu
ergo es filius dei?
Qui ait. Vos di
citis: quia ego ſum.
At illi dixerunt.
Quid adhuc de
ſideramus teſti
monium? Ipſi
enim audiuimus
de ore eius. xxiij.
capit. Et ſur
gens omnis mul
titudo eorum: dux
erunt illum ad
pilatum. Cepe
runt autem il
lum accuſare di
centes. Hunc in
uenimus ſubuer

tentem gentem
noſtram. et pro
hibentem tribu
ta dari ceſari: et
dicentem ſe chri
ſtum regem eſſe.
Pilatus autē:
interrogauit eū
dicens. Tu es
rex iudeorum?
At ille reſpōdens
ait. Tu dicis.
Ait autem pila
tus ad pn̄cipes
ſacerdotum et
turbas. Nihil
inuenio cauſe
in hoc homine.
At illi inualeſce
bant dicentes.
Commouit po
pulum docens
per uniuerſam
iudeam: et inci

piens a galilea
vſq; huc. Pila
tus autem au
diens galileam:
interrogauit ſi
homo galileus
eſſet. Et ut cog
nouit q̄ de hero
dis poteſtate eſ
ſet: remiſit eum
ad herodem. qui
et ipſe hieroſoly
mis erat illis di
ebus. Herodes
autē viſo ieſu:
gauiſus eſt val
de. Erat enim ex
multo tempore
cupiens videre
eum. eo q̄ mul
ta audiret de il
lo: et ſperabat
ſignū aliquod
videre ab eo fieri.

Interrogabat
autem illū mul
tis ſermonibus.
At ipſe nihil illi
reſpondebat. Sta
bant etiam prin
cipes ſacerdotum
et ſcribe: conſtā
ter accuſantes eū.
Spreuit autem
illum herodes cū
exercitu ſuo: et
illuſit indutum
veſte alba. et re
miſit ad pilatū.
Et facti ſūt ami
ci herodes et pila
tus in ipſa die:
nam antea ini
mici erant ad in
uicem. Pilatus
autem conuoca
tis principibus
ſacerdotum et
magiſtratibus
et plebe: dixit ad
illos. Obtuliſtis
mihi hunc homi
nem. quaſi auer
tentem populū:
et ecce ego coram
vobis interrogās:
nullam cauſam
inueni in homi
ne iſto ex his in
quibus eum ac
cuſatis. Sed neqꝫ
herodes. Nam re
miſi vos ad illū:
et ecce nihil dig
num morte actū
eſt ei. Emendatū
ergo illum dimit
tam. Neceſſe au
tem habebat: di
mittere eis per di
em feſtū. vnum.
Exclamauit au

tem ſimul vni
uerſa turba: dicẽs
Tolle hunc: et
dimitte nobis
barraban. Qui
erat propter ſe
ditionem quan
dam factam in
ciuitate et homi
cidium: miſſus
in carcerem. Ite
rum autem pi
latus locutꝰ eſt
ad illos: volẽs
dimittere ieſum.
At illi ſuccla ma
bant dicentes.
Crucifige: cruci
fige eum. Ille
autem tertio dix
it ad illos. Quid
enim mali fecit
iſte? Nullã cau
ſam mortis in
uenio in eo. Cor
ripiam ergo il
lum: et dimit
tam. At illi ĩſta
bant vocibus
magnis poſtu
lantes vt cruci
figeretur: et in
ualeſcebant vo
ces eorum. Et pi
latus: adiudi
cauit fieri peti
tionem eorum.
Dimiſit autem
illis eum qui
propter homici
dium et ſeditio
nem miſſus fue
rat in carcerem
quem petebant:
ieſum vero tra
didit volunta
ti eorum. Et cũ
ducerent eum:

apprehenderunt
ſimonem quen
dam cyrenenſez
venientem de
villa. et impo
ſuerunt illi cru
cem portare poſt
ieſum. Sequeba
tur autem illuz
multa turba po
puli et mulierum:
que plangebãt
et lamentaban
tur eum. Cõuer
ſus autem ad il
las ieſus: dixit.
Filie hieruſalez
nolite flere ſup
me: ſed ſuper
voſipſas flete.
et ſuper filios
veſtros. quoni
am ecce venient
dies in quibus

dicent. Beate ſte
riles: et ventres
qui non genue
runt: et ubera
que non lacta
uerunt. Tunc in
cipient dicere
montibus. cadi
te ſuper nos: et
collibus. operite
nos. Quia ſi in
viridi ligno hec
faciunt: in ari
do quid fiet? Du
cebãtur autem
et alij duo neq̃
cum eo: ut inter
ficerentur. Et
poſtquam vene
runt in locũ qui
vocatur caluari
e: ibi crucifixerũt
eum. et latrones.
vnum a dextris.

et alterum a ſi
niſtris. Jeſus au
tem dicebat. Pa
ter: dimitte illis:
non enim ſciunt
quid faciunt. Di
uidentes vero ve
ſtimenta eius:
miſerunt ſortes.
Et ſtabat popu
lus expectans.
Et deridebant eū
principes cū eis:
dicentes. Alios
ſaluos fecit: ſe
ſaluum faciat.
ſi hic eſt chriſtus
dei electus. Illu
debant autem ei
et milites accedē
tes: et acetū of
ferentes illi ⁊ di
centes. Si tu es
rex iudeorū: ſal
uum te fac. Erat
autem et ſuper
ſcriptio ſcripta
ſuper illum lit
teris grecis/ et la
tinis/ et hebrai
cis: hic eſt rex iu
deorum. Unus
autem de his q̄
pendebant latro
nibus: blaſphe
mabat eum di
cens. Si tu es chri
ſtus: ſaluū fac
temetipſum et
nos. Reſpondēs
autem alter: in
crepabat eum
dicens. Neqꝫ tu
times deum: q
in eadem dāna
tione es. Et nos
quidem iuſte.
nam digna fac

tis recipimus: hic vero nihil mali geſſit. Et dicebat ad ieſuz. Domine: memẽto mei cum veneris in regnuz tuum. Et dixit illi ieſus. Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiſo. Erat autem fere hora ſexta: et tenebre facte ſunt in vniuerſam terram vſqꝫ in horam nonã. Et obſcuratus eſt ſol: et velum templi ſciſſum eſt medium. Et clamans voce magna ieſus: ait. Pater: in manus tuas cõmendo ſpirituz meum. Et hec dicẽs: expirauit. Proſtratio. Videns autem centurio quod factum erat: glorificauit deum dicens. Vere: hic homo iuſtus erat. Et omnis turba eorũ qui ſimul aderant ad ſpectaculuz iſtud et videbãt que fiebant: percutientes pectora ſua reuertebãtur. Stabant autem omnes noti eius a longe: et mulieres que ſecute erant eum

a galilea. hec vi
dentes. Et ecce
vir nomine io
ſeph qui erat de
curio. vir bonus
et iuſtus: hic
non conſenſerat
conſilio et acti
bus eorum: ab
arimathia civi
tate iudee: qui
expectabat et ip
ſe regnū dei. Hic
acceſſit ad pila
tum. et petijt cor
pus ieſu: et depo
ſitum involuit
ſindone. et poſu
it eum in monu
mento exciſo: in
quo nondum
quiſquam po
ſitus fuerat.

Feria. Quinta.

In cena domini
Secundum iohā
nem. xiij.

In illo tempo
re. Ante diem fe
ſtum paſche ſci
ens ieſus quia
venit eius hora
ut tranſeat ex
hoc mundo ad
patrem: cum di
lexiſſet ſuos qui
erant in mundo
in finem dilexit
eos. Et cena fac
ta. cum diabo
lus iam miſiſſet
in cor. ut trade
ret eum iudas
ſimonis ſcario
this: ſciens quia
omnia dedit ei
pater in manus.
et quia a deo ex

uuit et ad deum
vadit. Surgit a
cena. et ponit
veſtimenta ſua.
et cum accepiſ
ſet linteum. pre
cinxit ſe. Deinde
miſit aquaȝ in
peluim: et cepit
lauare pedes diſ
cipulorum. et ex
tergere lĩteo quo
erat precinctus.
Venit ergo ad ſi
monem petrū:
et dicit ei petrꝰ.
Domine: tu mi
hi lauas pedes?
Reſpondit ieſus:
et dixit ei. Quod
ego facio tu neſ
cis modo: ſcies
autem poſtea.
Dicit ei petrus.
Non lauabis mi
hi pedes in eter
num. Reſpondit
ei ieſus. Si nō la
uero te: non ha
bebis partez me
cum. Dicit ei ſi
mon petrus. Do
mine: non tan
tum pedes meos:
ſed et manus et
caput. Dicit ei
ieſus. Qui lotus
eſt non indiget
niſi vt pedes la
uet: ſed eſt mun
dus totus. Et vos
mundi eſtis: ſed
non omnes. Sci
ebat enim quiſ
nam eſſet q̄ tra
deret eum: prop
terea dicit non
eſtis mundi om

nes. Postquam
ergo lauit pedes
eorum et accepit
vestimenta sua:
cum recubuisset
iterum. dixit eis.
Scitis quid fece
rim vobis? Vos
vocatis me ma
gister et domine:
et bene dicitis.
Sum etenim. Si
ergo ego laui pe
des vestros. domi
nus et magister:
et vos debetis al
ter alterius laua
re pedes. Exēpluz
enim dedi vobis:
vt quemadmo
dum ego feci vo
bis. ita et vos
faciatis.

Feria Sexta.

In parasceue dnī
absqȝ Dominus
vobiscum incipi
tur. Passio dnī
nostri iesu christi
Secundum iohā
nem. xviij. cap.

Non respondetur
Gloria tibi dn̄e.

In illo tempo
re. Egressus
est iesus cum dis
cipulis suis trās
torrentē cedron.
vbi erat ortus: in
quem introiuit
ipse et discipuli
eius. Sciebat au
tem et iudas qui
tradebat eum. lo
cum: q̄a frequē
ter iesus conue
nerat illuc cum
discipulis suis.

Iudas ergo cum
accepiſſet cohor
tem. et a pontifi
cibus et phariſe
is miniſtros: ve
nit illuc cum la
ternis et facib9
et armis. Ieſus
itaqȝ ſciens om
nia que ventu
ra erant ſuper
eum: proceſſit
et dixit eis. Que
queritis? Reſpō
derunt ei. Ieſuȝ
nazarenum. Di
cit eis ieſus. Ego
ſum. Stabat au
tem et iudas q
tradebat eū cuȝ
ipſis. Ut ergo
dixit eis ego ſū:
abierunt retror
ſum et ceciderūt
in terram. Iterū
ergo eos interro
gauit. Queȝ que
ritis? Illi autem
dixerunt. Ieſum
nazarenum. Re
ſpondit ieſus.
Dixi vobis: qui
a ego ſum. Si
ergo me queri
tis: ſinite hos
abire. Ut imple
retur ſermo quē
dixit: quia quos
dediſti mihi nō
perdidi ex ipſis
quenquam. Si
mon ergo petr9
habens gladiū.
eduxit eum: et
percuſſit ponti
ficis ſeruum. et
abſcidit eius au
riculā dextram.

Paſſio ſc̄dm iohannem.

Erat autem no
men ſeruo mal
chus. Dixit ergo
ieſus petro. Mit
te gladium in
vaginam. Cali
cem quem dedit
mihi pater. nō
bibam illum?
Cohors ergo et
tribunus et mi
niſtri iudeorum
comprehenderūt
ieſum: et ligaue
runt eum. et ad
duxerunt eum
ad annam pri
mum. Erat enī
ſocer caiphe. qui
erat pontifex ā
ni illius. Erat
autem caiphas
qui conſilium
dederat iudeis:
quia expedit v
num hominē
mori pro popu
lo. Sequebatur
autem ieſum
ſimon petrus:
et alius diſcipu
lus. Diſcipulus
autem ille erat
notus pontifici:
et introiuit cū
ieſu in atrium
pontificis. Petrꝰ
autem ſtabat ad
oſtium foris. Ex
iuit ergo diſci
pulus alius q̄
erat notus pon
tifici. et dixit oſ
tiarie: et intro
duxit petrum.
Dicit ergo petro
ancilla oſtiaria.
Numquid et tu

ex diſcipulis es
hominis iſtiꝰ?
Dicit ille. Non
ſum. Stabant
autem ſerui et
miniſtri ad pru
nas. quia frigꝰ
erat: et calefa
ciebant ſe. Erat
autem cū eis
et petrus ſtans:
et calefaciens ſe.
Pontifex ergo
interrogauit ie
ſum de diſcipu
lis ſuis: et de do
ctrina eius. Re
ſpondit ei ieſus:
Ego palam lo
cutus ſū mun
do. ego ſemper
docui in ſynago
ga et in tēplo
quo omnes iu
dei conueniunt:
et in occulto lo
cutus ſū nihil.
Quid me inter
rogas? Interro
ga eos qui au
dierunt: quid
locutus ſum ip
ſis. Ecce hi ſciūt:
quid dixerim e
go. Hec autem
cum dixiſſet: v
nus aſſiſtēs mi
niſtrorum dedit
alapam ieſu di
cens. Sic reſpō
des pontifici?
Reſpondit ei ie
ſus. Si male lo
cutus ſum: teſti
monium perhi
be de malo. Si
autē bene: quid
me cedis? Et

miſit eum an
nas ligatū ad
caipham ponti
ficem. Erat au
tem ſimon pe
trus ſtans: et ca
lefaciens ſe. Dix
erunt ergo ei.
Numquid et tu
ex diſcipulis eius
es? Negauit ille
et dixit. Nō ſum.
Dixit ei unus
ex ſeruis ponti
ficis: cognatus
eius cuius abſci
derat petrus au
riculam. Nōne
ego te vidi in or
to cum illo? Ite
rum ergo nega
uit petrus: et ſta
tim gallus can
tauit. Adducūt
ergo ieſum a
caipha in preto
rium. Erat autē
mane: et ipſi
non introierūt
in pretorium ut
non contami
narentur: ſed ut
manducarent
paſcha. Exiuit
ergo pilatus ad
eos foras: et dix
it. Quam accu
ſationem affer
tis aduerſus ho
minem hunc?
Reſponderunt
et dixerunt ei.
Si nō eſſet hic
malefactor: nō
tibi tradidiſſe
mus eum. Dix
it ergo eis pila
tus. Accipite eū

vos: et secundū
legem vestram
iudicate eum.
Dixerunt ergo
ei iudei. Nobis
non licet inter
ficere quenquā.
Ut sermo iesu
impleretur quē
dixit: significās
qua morte esset
moriturus. In
troivit ergo ite
rum in pretori
um pilatus: et
vocavit iesum
et dixit ei. Tu
es rex iudeorū?
Respondit iesus.
A temetipso hoc
dicis. an alii ti
bi dixerunt de
me? Respōdit
pilatus. Num
quid ego iudeus
sum? Gens tuā
et pontifices:
tradiderūt te mi
hi. Quid fecisti?
Respondit iesus.
Regnum meū
non est de hoc
mundo. Si ex hoc
mundo esset reg
num meū: mi
nistri mei utiqz
decertarent ut
non traderer iu
deis. Nunc autē:
regnum meum
non est hinc. Re
spondit ei pila
tus. Ergo rex es
tu? Respondit
iesus. Tu dicis:
quia rex sū ego.
Ego in hoc na
tus sum. et ad

Paſſio ſcdm iohannem.

hoc veni in mū
dum: vt teſtīo
nium perhibeā
veritati. Omnis
qui eſt ex verita
te: audit meaȝ
vocem. Dicit ei
pilatus. Quid
eſt veritas? Et
cum hoc dixiſ
ſet: iterum exi
uit ad iudeos. &
dicit illis. Ego
nullam inue
nio in eo cauſā.
Eſt autem con
ſuetudo: vt vnū
dimittā vobis
in paſcha. Vul
tis ergo dimit
tam vobis re
gem iudeoꝝ?
Clamauerunt
rurſum ōnes

dicentes. Non
hunc: ſed bar
raban. Erat au
tem barrabas
latro. xix. cap.
Tunc ergo appre
hendit pilatus
ieſum: et flagel
lauit. Et milites
plectentes coro
nam de ſpinis.
impoſuerunt
capiti eius: et
veſte purpurea
circumdederunt
eum. Et venie
bant ad eum:
et dicebāt. Aue
rex iudeoꝝ. Et
dabāt ei alapas.
Exijt iterum pi
latus foras: et
dicit eis. Ecce ad
duco eū vobis

foras: ut cogno
ſcatis quia in
eo nullam cau
ſam inuenio. Ex
yt ergo ieſus por
tans ſpineam
coronam: ⁊ pur
pureum veſtimē
tum. Et dicit eis:
Ecce homo. Cū
ergo vidiſſent
eum pontifices
et miniſtri: cla
mabant dicen
tes. Crucifige cru
cifige eum. Dicit
eis pilatus. Acci
pite eum vos: ⁊
crucifigite. Ego
enim non inue
nio in eo cauſā.
Reſponderunt
ei iudei. Nos le
gem habemus:
et ſecundum le
gem debet mori:
quia filium dei
ſe fecit. Cum ergo
audiſſet pilatus
hunc ſermonē:
magis timuit.
Et ingreſſus eſt
pretorium iterū:
et dixit ad ieſum.
Unde es tu? Ieſus
autem reſponſū
non dedit ei. Di
cit ergo ei pilatus.
Mihi nō loque
ris? Neſcis quia
poteſtatem ha
beo crucifigere te.
et poteſtatē ha
beo dimittere te?
Reſpondit ieſus.
Non haberes po
teſtatem aduer
ſum me ullam:

niſi tibi datum
eſſet deſup. Prop
terea qui tradi
dit me tibi: ma
ius peccatū ha
bet. Et exinde
querebat pila
tus dimittere e
um. Judei autē
clamabant di
centes. Si hunc
dimittis: non
es amicus ceſa
ris. Omnis qui
ſe regem facit:
contradicit ce
ſari. Pilatus ve
ro cum audiſ
ſet hos ſermo
nes: adduxit ie
ſum foras. et ſe
dit pro tribuna
li in loco qui di
citur lithoſtra

tos hebraice au
tem gabatha.
Erat autem pa
raſceue paſche:
hora quaſi ſex
ta. Et dicit iu
deis. Ecce rex ve
ſter. Illi autem
clamabāt. Tol
le tolle: crucifi
ge eum. Dicit
eis pilatus. Re
gem veſtrū cru
cifigam? Reſpō
derunt pontifi
ces. Non habe
mus regem: ni
ſi ceſarem. Tūc
ergo tradidit
eis illum: ut
crucifigeretur.
Suſceperūt au
tem ieſum: et
eduxerunt. Et

baiulans ſibi
crucem: exiuit
in eum qui di
citur caluarie lo
cum. hebraice
golgotha: vbi
eum crucifixerũt.
et cum eo alios
duos hinc et hinc:
medium autẽ
ieſum. Scripſit
autem et titu
lum pilatus:
et poſuit ſuper
crucem. Erat
autem ſcriptũ:
ieſus nazarenus
rex iudeoꝝ. Hunc
ergo titulum
multi legerunt
iudeorum: quia
prope ciuitatem
erat locus vbi
crucifixus eſt ie
ſus. Et erat ſcrip
tum: hebraice
grece et latine.
Dicebant ergo
pilato pontifi
ces iudeorum.
Noli ſcribere rex
iudeorum: ſed
quia ipſe dixit.
rex ſum iudeoꝝ.
Reſpondit pila
tus. Quod ſcrip
ſi: ſcripſi. Mili
tes ergo cũ cru
cifixiſſent eum:
acceperunt veſ
timenta eius.
et fecerunt qua
tuor partes. vni
cuique militi par
tem et tunicam.
Erat autem tu
nica inconſuti
lis: deſuper con

texta per totum.
Dixerunt ergo
ad inuicem. Nõ
ſcindamus eã:
ſed ſortiamur
de illa cuius ſit.
Vt ſcriptura im
pleretur. dicens.
Partiti ſunt ve
ſtimenta mea
ſibi: et in veſtẽ
meam miſerũt
ſortem. Et mili
tes quidem hec
fecerunt. Stabãt
autem iuxta cru
cem ieſu mater
eius: et ſoror
matris eiꝰ ma
ria cleophe: et
maria magda
lene. Cum vidi
ſſet ergo ieſus
matrem et diſ
cipulum ſtantẽ
quem diligebat:
dicit matri ſue.
Mulier: ecce fili
us tuus. Dein
de dicit diſcipu
lo. Ecce mater
tua. Et ex illa
hora: accepit e
am diſcipulus
in ſuam. Poſtea
ſciens ieſus ꝗ a
iam omnia cõ
ſummata ſunt:
vt conſumma
retur ſcriptura.
dicit: Sitio. Vas
ergo poſitum e
rat: aceto ple
num. Illi autẽ
ſpongiam ple
nam aceto yſo
po circumponẽ
tes: obtulerunt

ori eius. Cum
ergo accepiſſet
ieſus acetū: dix
it. Conſumma
tum eſt. Et incli
nato capite: tra
didit ſpiritum.
Proſtratio. Iude
i ergo. quoniam
paraſceue erat.
ut non remane
rent in cruce cor
pora ſabbato:
(erat enim mag
nus dies ille
ſabbati) roga
uerunt pilatū.
ut frangerentur
eorum crura et
tollerentur. Ve
nerunt ergo mi
lites: et primi
quidem fregerūt
crura. et alterius
qui crucifixus
erat cum eo. Ad
ieſum autē cum
ueniſſent: ut ui
derunt eum iam
mortuum. non
fregerunt eius
crura: ſed unus
militum lācea
latus eius ape
ruit. et cōtinuo
exiuit ſanguis
et aqua. Et qui
uidit. teſtimoni
um perhibuit:
et uerum eſt teſ
timonium eius.
Et ille ſcit quia
uera dicit: ut et
uos credatis. Fa
cta ſunt enim
hec: ut ſcriptu
ra impleretur.
Os non cōmi

Passio scdm iohannem.

nuetis ex eo. Et
iterum alia scrip
tura dicit. Vide
bunt in quem
transfixerunt.
Post hec autem
rogavit pilatum
ioseph ab arima
thia. eo quod esset
discipulus iesu.
occultus autem
propter metum
iudeorum: ut
tolleret corpus
iesu. Venit au
tem et nichode
mus qui vene
rat ad iesum no
cte primum: fe
rens mixturam
mirrhe et aloes
quasi libras cen
tum. Acceperunt
ergo corpus ie
su: et ligaverunt
eum lintheis cum
aromatibus. si
cut mos iudeis
est sepelire. Erat
autem in loco
ubi crucifixus
est. ortus: et in
orto monumen
tum novum. in
quo nondum
quisquam posi
tus fuerat. Ibi
ergo propter pa
rasceuen iudeo
rum: quia iux
ta erat monu
mentum. posue
runt iesum.

Sabbato sancto pasche. Secundum matheum. xxvij

In illo tempo
re. Vespere

Et permisit pilatus. Venit ergo: et tulit cor
pus iesu.

autem ſabbati
que luceſcit in
prima ſabbati:
venit maria
magdalene et
altera maria
videre ſepulchrum.
Et ecce terremo
tus: factus eſt
magnus. Ange
lus enim domi
ni deſcendit de
celo: et accedens
reuoluit lapidē.
et ſedebat ſuper
eum. Erat autē
aſpectus eius ſi
cut fulgur: et
veſtimenta eius
ſicut nix. Pre ti
more autem eius
exterriti ſunt cu
ſtodes: et facti
ſunt velut mor
tui. Reſpondens
autem angelus:
dixit mulieribus.
Nolite timere
vos. Scio enim:
quod ieſum qui cru
cifixus eſt queri
tis. Non eſt hic:
ſurrexit enim ſi
cut dixit. Venite
et videte locum:
vbi poſitus erat
dominus. Et ci
to euntes. dicite
diſcipulis eius
quia ſurrexit:
et ecce precedit
vos in galileā.
Ibi eum videbi
tis: ecce predixi
vobis.

In die ſancto
paſche. Secundū
marcum. xvi.

In die ſancto paſche.



In illo tēpore. Maria magdalene et maria iacobi et ſalome emerūt aromata: ut veniētes ungerent ieſum. Et valde mane una ſabbatorum veniunt ad monumentum: orto

iam ſole. Et di
cebant ad inui
cem. Quis reuol
uet nobis lapi
dem ab oſtio
monumenti?
Et reſpicientes:
viderunt reuo
lutum lapidē.
Erat quippe: ma
gnus valde. Et
introeuntes in
monumentum:
viderunt iuue
nem ſedentē in
dextris. coo per
tum ſtola can
dida. et obſtu
puerunt. Qui
dicit illis. Noli
te expaueſcere.
Ieſum queritis
nazarenū: cru
cifixum. Surrexit:

it: non eſt hic.
Ecce locus: ubi
poſuerunt eū.
Sed ite. dicite
diſcipulis eius
et petro: quia
precedit vos in
galileam. Ibi
eum videbitis:
ſicut dixit vob.

¶ Feria ſecunda
in albis. Scd'm
lucam. xxiiii.

In illo tempo
re. Duo ex
diſcipulis ieſu
ibant in caſtel
lum quod erat
in ſpacio ſtadi
orum ſexaginta
ab hieruſalem:
nomīe emaus.
Et ipſi loq̄ban
tur ad inuicē:

Feria ſecunda in albas.

de his omnibꝰ
que acciderant.
Et factum eſt
dum fabularē
tur et ſecuꝫ que
rerent: et ipſe ie
ſus appropin
quans ibat cū
illis. Oculi au
tem illorum te
nebantur: ne e
um agnoſcerēt.
Et ait ad illos.
Qui ſunt hi ſer
mones quos cō
fertis ad inuicē
ambulantes.
et eſtis triſtes?
Et reſpondens
vnus cui nomē
cleophas: dicit
ei. Tu ſolus pe
regrinus es in
hieruſalem et
non cognouiſ
ti que facta ſūt
in illa his die
bus? Quibus
ille dixit. Que?
Et dixerunt. De
ieſu nazareno:
qui fuit vir pro
pheta. potens in
opere et ſermo
ne coram deo et
omni populo.
Et quomodo
eum tradiderūt
ſummi ſacerdo
tes et principes
noſtri in dām
nationem mor
tis: et crucifixe
runt eum. Nos
autem ſperaba
mus: quia ip
ſe eſſet redemp
turus iſrael. Et

nunc super omnia hec: tertia dies est hodie quod hec facta sunt. Sed et mulieres quedam ex nostris terruerunt nos: que ante lucem fuerunt ad monumentum. Et non inuento corpore eius: venerunt dicentes se etiam visionem angelorum vidisse. qui dicunt eum viuere. Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum: et ita inuenerunt sicut mulieres dixerunt. ipsum vero non inuenerunt. Et ipse dixit ad eos. O stulti et tardi corde ad credendum: in omnibus que locuti sunt prophete. Nonne hec oportuit pati christum. et ita intrare in gloriam suam? Et incipiens a moyse et omnibus prophetis: interpretabatur illis in omnibus scripturis que de ipso erant. Et appropinquauerunt castello quo ibant: et ipse se finxit lon

gius ire. Et coe
gerunt illuz di
centes. Mane
nobiſcum: quo
niam ad ueſpe
raſcat. et inclina
ta eſt iam dies.
Et intrauit cũ
illis. Et factuz
eſt dum recum
beret cum illis:
accepit panem
et benedixit ac
fregit et porri
gebat illis. Et
aperti ſunt ocu
li eorum: et cog
nouerunt eum.
Et ipſe euanu
it ex oculis eorũ
Et dixerunt ad
inuicẽ. Nonne
cor noſtrum ar
dens erat in no
bis. dum loque
retur in via. et
aperiret nobis
ſcripturas? Et
ſurgentes eadẽ
hora regreſſi ſũt
in hieruſalem:
et inuenerunt
congregatos un
decim. et eos qui
cum ipſis erant.
dicentes: qꝛ ſur
rexit dominus
vere. et apparu
it ſimoni. Et
ipſi narrabant
que geſta erãt
in via: et quo
modo cognoue
runt eum: in
fractione panis

Feria tertia poſt
paſcha. Secundum
Lucam. xxiiij.

In illo tempore Stetit ieſus in medio diſcipu lorum ſuorū: et dicit eis. Pax vobis. Ego ſum: nolite timere. Conturbati ve ro et conterriti: exiſtimabant ſe ſpiritum vi dere. Et dicit eis. Quid turba ti eſtis. et cogita tiones aſcendūt in corda veſtra? Videte manus meas et pedes: quia ipſe ego ſum. Palpate et videte: quia ſpiritus carnē et oſſa non ha bet. ſicut me vi detis habere. Et cum hoc dixiſ ſet: oſtendit eis manus et pedes Adhuc autem illis non creden tibus et miran tibus pre gau dio: dixit. Habe tis hic aliquid quod manduce tur? At illi ob tulerunt ei par tem piſcis aſſi: et fauū mellis. Et cum mandu caſſet coram eis: ſumens reliqui as dedit eis. et dixit ad eos. Hec ſunt verba que locutus ſum ad vos cum ad huc eſſem vobiſ

cum: quoniam necesse est impleri omnia que scripta sunt in lege moysi et prophetis et psalmis de me. Tunc aperuit illis sensum: ut intelligerent scripturas. Et dixit eis. Quoniam sic scriptum est. et sic oportebat christum pati. et resurgere a mortuis die tertia: et predicari in nomine eius penitentiam et remissionem peccatorum: in omnes gentes.

Feria. iiij. post pascha Secundum iohannem. xxi.

In illo tempore. Manifestavit se iterum iesus discipulis suis ad mare tiberiadis: manifestavit autem sic. Erant simul simon petrus et thomas qui dicitur didymus et nathanael qui erat in chana galilee et filii zebedei: et alii ex discipulis eius duo. Dicit eis simon petrus. Vado piscari. Dicunt ei. Venimus et nos tecum. Et exierunt

et ascenderūt na
uem: et illa no
cte nihil prendi
derunt. Mane
autem iam fa
cto. stetit iesus
in littore: non
tamen cogno
uerunt discipu
li quia iesus est.
Dixit ergo eis
iesus. Pueri: nū
quid pulmenta
rium habetis?
Responderunt
ei. Non. Dixit
eis. Mittite in
dexteram naui
gij. rete: et inue
nietis. Miserūt
ergo: et iaȝ nō
valebant illud
trahere pre mul
titudine piscium.

Dicit ergo disci
pulus ille queȝ
diligebat iesus
petro. Dominus
est. Simon pe
trus cum audiſ
ſet quia dominus
est: tunica ſuc
cinxit ſe (erat e
nim nudus) et
misit ſe in ma
re. Alij autem
discipuli naui
gio venerunt
(non enim lon
ge erant a terra.
ſed quasi cubi
tis ducentis) tra
hentes rete pisci
um. Ut ergo de
ſcenderunt in ter
ram: viderunt
prunas positas.
et piscem ſuper

poſitum. et pa
nem. Dicit eis
ieſus. Afferte de
piſcibus: quos
prendidiſtis nūc.
Aſcendit ſimon
petrus: et traxit
rete in terram
plenū magnis
piſcibus. centū
quinquaginta
tribus. Et cum
tanti eſſent: nō
eſt ſciſſum rete.
Dicit eis ieſus.
Venite prandete.
Et nemo aude
bat diſcumbē
tium interroga
re eum tu quis
es: ſcientes quia
dominus eſt. Et
venit ieſus et
accipit panem
et dat eis: et piſ
cem ſimiliter.
Hoc iam tertio
manifeſtatus
eſt ieſus diſcipu
lis ſuis: cum re
ſurrexiſſet a mor
tuis.

Feria. v. Secundum
iohannem. xx.

In illo tempo
re. Maria
ſtabat ad mo
numentum fo
ris plorans. Dū
ergo fleret. incli
nauit ſe et pro
ſpexit in monu
mentum: et vi
dit duos ange
los in albis ſe
dentes. vnum
ad caput et v
num ad pedes.

vbi poſitus fu
erat corpus ie
ſu. Dicunt ei
illi. Mulier: qd
ploras? Dicit
eis. Quia tule
runt dominuz
meum: et neſci
o vbi poſuerūt
eum. Hec cum
dixiſſet: conuer
ſa eſt retrorſuz.
et vidit ieſum
ſtantem. et ne
ſciebat quia ie
ſus eſt. Dicit ei
ieſus. Mulier:
quid ploras?
Quem queris?
Illa exiſtimans
quia ortolanus
eſſet: dicit ei.
Domine: ſi tu
ſuſtuliſti eum:
dicito mihi v
bi poſuiſti eū
et ego eum tol
lam. Dicit ei
ieſus. Maria.
Conuerſa illa:
dicit ei. Rabbo
ni: quod dicitur
magiſter. Dicit
ei ieſus. Noli
me tangere. Nō
dum enim aſ
cendi ad patrē
meum. Vade
autem ad fra
tres meos: et dic
eis. Aſcendo ad
patrem meum
et patrem veſ
trum: ad deuz
meum et deum
veſtrum. Venit
maria magda
lene annuncians

discipulis. q̄a
vidi dominum:
et hec dixit mi
hi.

**Feria. vi. Scdum
matheū.** vltimo

In illo tempore
Vndecim disci
puli abierunt
in galileam:
in montem v
bi constituerat
illis iesus. Et
videntes eum
adorauerunt:
quidam autez
dubitauerunt.
Et accedens ie
sus: locutus est
eis dicens. Da
ta est mihi om
nis potestas:
in celo et in ter
ra. Euntes ergo
docete omnes
gentes: bapti
zantes eos in
nomine patris
et filij et spiri
tus sancti. docē
tes eos seruare
omnia quecū
qꝫ mandaui vo
bis. Et ecce ego
vobiscum sum
omnibus die
bus: vsqꝫ ad
consummatio
nem seculi.

**Sabbato Scdꝫ
iohannem.** xx.

In illo tem
pore. Vna
sabbati maria
magdalene ve
nit mane cum
adhuc tenebre
essent ad mo

numentum: et
vidit lapidem
ſublatuz a mo
numento. Cu
currit ergo et
venit ad ſimo
nem petrum:
et ad aliuz diſ
cipulum quez
amabat ieſus.
et dicit eis. Tu
lerunt dominū
de monumēto:
et neſcimus v
bi poſuerunt
eum. Exijt er
go petrus ⁊ ille
alius diſcipu
lus: et venerūt
ad monumen
tum. Currebāt
autem duo ſi
mul: et ille ali
us diſcipulus
precucurrit ci
us petro. et ve
nit primus ad
monumentuz.
Et cum ſe incli
naſſet: vidit
linteamina po
ſita. non tamē
introiuit. Venit
ergo ſimon pe
trus ſequens e
um: et introi
uit in monumē
tum. Et vidit
linteamina po
ſita. et ſudariuz
quod fuerat ſu
per caput eius:
non cum linte
aminibus poſi
tum. ſed ſepara
tum inuolutuz
in vnum locuz.
Tunc ergo in //

tcurrit et ille diſ
cipulus qui ve
nerat primus
ad monumen
tum: et vidit et
credidit. Nondũ
enim ſciebant
ſcripturam. q̄a
oporteret eum
a mortuis reſur
gere.

Dominica post
albas. Ad maio
rē miſſaz. Sc̄dm
iohannem.

IN illo tempore.
Cum eſſet ſero
die illo vna ſab
batorum. et fo
res eſſent clauſe
vbi erant diſci
puli congrega
ti propter metũ
iudeorum: venit
ieſus et ſtetit in
medio. et dixit
eis. Pax vobis.
Et cum hoc dix
iſſet: oſtendit
eis manus ⁊ la
tus. Gauiſi ſũt
ergo diſcipuli:
viſo domino.
Dixit ergo eis
iterum. Pax vo
bis. Sicut miſit
me pater: ⁊ ego
mitto vos. Hec
cum dixiſſet: in
ſufflauit. et dix
it illis. Accipite
ſpiritum ſanc
tum. Quorum
remiſeritis pec
catā. remittun
tur eis: et quo
rum retinueri
tis. retēta ſunt.

Prinatis diebus dicit. Thomas autem vnus de duodecim qui dicitur didymus: non erat cum eis quando venit iesus. Dixerunt ergo ei alij discipuli. Vidimus dominum. Ille autem dixit eis. Nisi videro in manibus eius figuram clauorum. et mittam digitum meum in locum clauorum: et mittam manum meam in latus eius: non credam. Et post dies octo: iterum erant

discipuli eius intus. et thomas cum eis. Venit iesus ianuis clausis: et stetit in medio. et dixit. Pax vobis. Deinde dicit thome. Infer digitum tuum huc. et vide manus meas. et affer manum tuam et mitte in latus meum: et noli esse incredulus. sed fidelis. Respondit thomas: et dixit ei. Dominus meus: et deus meus. Dicit ei iesus. Quia vidisti me credidisti: beati qui non

viderunt et cre
diderunt. Mul
ta quidem et a
lia ſigna fecit ie
ſus in cõſpectu
diſcipulorum
ſuorum: q̄ non
ſunt ſcripta in
libro hoc. Hec
autem ſcripta
ſunt. vt credatis
quia ieſus eſt
chriſtus filius
dei: et vt creden
tes. vitam habe
atis: in nomĩe
eius. Dñica. i.
poſt octãs paſ
che. Ad maiorẽ
miſſam. Sc̄d'm
iohannem. r.
In illo tempore.
Dixit ieſus diſci
pulis ſuis. Ego
ſum paſtor bo
nus. Bonus pa
ſtor: animam
ſuam dat pro o
uibus ſuis. Mer
cenarius et qui
non eſt paſtor.
cuius non ſunt
oues proprie:
videt lupum ve
nientem. et di
mittit oues et
fugit. et lupus
rapit. et diſper
git oues. Mer
cenarius autẽ
fugit. quia mer
cenarius eſt: et
non pertinet ad
eum de ouibus.
Ego ſum paſ
tor bonus: et
cognoſco meas.
et cognoſcunt

me mee. Sicut
nouit me pater.
et ego agnoſco
patrem: et ani
mam meã po
no pro ouibus
meis. Et alias
oues habeo que
non ſunt ex hoc
ouili: et illas
oportet me ad
ducere. et vocē
meam audiet.
Et fiet vnum
ouile: et vnus
paſtor.

Dnica ſecunda
poſt octau. paſ
che. Secundum
iohannem. xvi.

In illo tempore
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis.
Modicum et iã
non videbitis
me. et iterũ mo
dicum et vide
bitis me: quia
vado ad patrē.
Dixerunt ergo
ex diſcipulis eius
ad inuicē. Quid
eſt hoc quod di
cit nobis. mo
dicum et non
videbitis me. et
iterum modicũ
et videbitis me.
et quia vado
ad patrem? Di
cebant ergo.
Quid eſt hoc
quod dicit mo
dicum? Neſci
mus quid loqui
tur. Cognouit
autem ieſus. q̃r
volebant eum

interrogare: et dixit eis. De hoc queritis inter vos quia dixi. modicum et nõ videbitis me. et iterum modicum et videbitis me? Amē amen dico vobis: quia plorabitis et flebitis vos. mundus autē gaudebit. Vos autem contristabimini: sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Mulier cū parit tristitiaꝫ habet: quia venit hora ei9. Cum autēꝫ pe

perit puerum: iam non meminit pressure propter gaudium. quia nat9 est homo in mundum. Et vos igitur: nūc quidem tristitiam habetis. Iterum autem videbo vos: et gaudebit cor vestrum. Et gaudium vestrū: nemo tollet a vobis.

Dominica tertia post octauā pasche. Secunduꝫ iohannem. xvi.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis

suus. Vado ad
eum qui me mi
sit: et nemo ex
vobis interro
gat me. quo va
dis. Sed quia
hec locutus sum
vobis: tristitia
impleuit cor ve
strum. Sed ego
veritatem dico
vobis: expedit
vobis vt ego
vadam. Si enim
non abiero: pa
racletus nō ve
niet ad vos. Si
autem abiero:
mittam eum ad
vos. Et cum ve
nerit ille argu
et mundum de
peccato: et de iu
stitia. et de iudi
cio. De peccato
quidem: quia non
crediderunt ī me.
De iustitia vero:
quia ad patrem
vado. et iam non
videbitis me.
De iudicio autē:
quia princeps
mundi huius
iudicatus est.
Adhuc multa
habeo vobis di
cere: sed nō po
testis portare mo
do. Cum autem
venerit ille spi
ritus veritatis:
docebit vos om
nem veritatem.
Non enim loque
tur a semetipso:
sed quecumque au
diet loquetur.

et que ventura ſunt annunci abit vobis. Il le me clarifica bit: q̇a de meo accipiet. et annū ciabit vobis.

Dominica quarta post octauas pasche. Secundū iohannem. xvi.

In illo tempore. Dixit iesus diſcipulis ſuis. Amen amen dico vobis: ſi q̇d petieritis patrē in nomine meo. dabit vobis. Vſq̨ modo nō petiſtis quicq̄ in noīe meo. Petite et accipietis: ut gaudium veſtrū ſit plenum. Hec in prouerbijs locutus ſuz vobis. Venit hora cum iaz nō in prouerbijs loquar vobis: ſed palam de patre annunciabo vobis. Illo die: in noīe meo petetis. Et nunc dico vobis q̇a ego rogabo patrē de vobis: ipſe enim pater amat vos. quia vos me amaſtis. et credidiſtis quia ego a deo exiui. Exiui a patre: et veni

in mundum.
iterum relinquo
mundum. et
vado ad patrē.
Dicunt ei disci
puli eius. Ecce
nunc palam
loqueris: et pro
verbium nullū
dicis. Nunc sci
mus quia scis
omnia: et non
opus est tibi.
ut quis te īter
roget. In hoc
credimus: quia
a deo existi.

¶ In letania ma
iore Secundum
lucam. xi.

In illo tempore
Dixit iesus dis
cipulis suis.
Quis vestrum
habebit ami
cum. et ibit ad
illum media
nocte et dicet
illi. amice com
moda mihi tres
panes. quoni
am amicus me
us venit de via
ad me. et non
habeo quod po
nam ante illū:
et ille de intus
respondens di
cat. noli mihi
molestus esse.
iam ostium clau
sum est. et pue
ri mei mecum
in cubili. non
possum surge
re et dare tibi?
Et ille si perse
veraverit pul

sans: dico vobis. et si non dabit illi surgens eo quod amicus eius sit. propter improbitatem tamen eius surget. et dabit illi quotquot habet necessarios. Et ego vobis dico. Petite: et dabitur vobis. querite: et invenietis. pulsate: et aperietur vobis. Omnis enim qui petit. accipit: et qui querit. invenit: et pulsanti aperietur. Quis autem ex vobis patrem petit panem. numquid lapidem dabit illi? Aut piscem: numquid pro pisce serpentem dabit illi? Aut si petierit ovum: numquid porriget illi scorpionem? Si ergo vos cum sitis mali. nostis bona data dare filijs vestris: quanto magis pater vester de celo dabit spiritum bonum: petentibus se.

In vigilia ascensionis domini Secundum iohannem. xvij.

In illo tempore. Subleva

tis iesus oc̃lis
in celũ: dixit.
Pater. venit ho
ra: clarifica fi
lium tuum. vt
filius tuus cla
rificet te. Sicut
dedisti ei potes
tatem omnis
carnis: vt om
ne quod dedis
ti ei. det eis vi
tam eternam.
Hec est autem
vita eterna:
vt cognoscant
te solum deũ
verum. & quẽ
misisti iesum
christum. Ego
te clarificaui
super terram:
opus consum
maui quod de

disti mihi vt
faciam. Et nũc
clarifica me tu
pater apud te
metipsum: cla
ritate quam
habui priusq̃
mundus esset
apud te. Mani
festaui nomen
tuum homini
bus: quos dedi
sti mihi de mũ
do. Tui erant.
et mihi eos de
disti: et sermo
nem tuum ser
uauerũt. Nunc
cognouerunt.
quia omnia
que dedisti mi
hi abs te sunt:
quia verba q̃
dedisti mihi. de

di eis. Et ipsi
acceperunt: et
cognouerunt
vere quia a te
exiui. et credide
runt quia tu
me misisti. Ego
pro eis rogo.
Non pro mun
do rogo: sed p
his quos dedi
sti mihi. quia
tui sunt. Et me
a omnia tua
sunt. et tua me
a sunt: et cla
rificatus sum
in eis. Et iam
non sum in
mundo: et hi
in mūdo sunt.
et ego ad te ve
nio. In die as
censionis domini



Secundum mar
cum. vltimo.
In illo
tempoř.
Recum
bentibus vnde
cim discipulis:
apparuit illis
iesus. et expro
brauit incredu
litatem illorū
et duritiā cor
dis: quia his
qui viderant e
um resurrexisse

non crediderũt.
Et dixit eis. E
untes in mun
dum vniuer
ſum: predicate
euangeliũ om
ni creature. Qui
crediderit ⁊ bap
tizatus fuerit:
ſaluus erit. Qui
vero non credi
derit: condem
nabitur. Signa
autem eos qui
crediderint. hec
ſequentur. In
nomine meo
demonia eyci
ent: linguis
loquentur no
uis. ſerpentes
tollent. Et ſi
mortiferum
quid biberint:
non eis noce
bit. Sup̄ egros
manus impo
nent: et bene
habebunt. Et
dominus qui
dem iesus poſt
quam locutus
eſt eis: aſſump
tus eſt in celũ.
et ſedit a dex
tris dei. Illi au
tem profecti p̄
dicauerunt v
biqꝫ: domino
cooperante. et
ſermonem cõ
firmante ſequen
tibus ſignis.

Dominica infra
octauas aſcẽſiõis
ad primã miſſã
Scḋm iohannez
xv. et xvi.

Dnica infra octa. ascensiois.

In illo tempore Dixit iesus discipulis suis. Cũ venerit paraclitus quem ego mittam vobis a patre ⁊ spiritum veritatis qui a patre procedit: ille testimonium perhibebit de me. Et vos testimonium perhibebitis: quia ab initio mecũ estis. Hec locutus sum vobis: ut non scandalizemini. Absque synagogis facient vos. Sed venit hora: ut omnis qui interficit vos arbitretur obsequium se prestare deo. Et hec facient vobis: quia non noverunt patrem neque me. Sed hec locutus sum vobis: ut cum venerit hora eorum reminiscamini: quia ego dixi vobis. Ad secũdam missã euãgelium vt ĩ die ascensionis.

In octaua ascensionis domini Secundum Lucam. xxiiij.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Hec sunt

verba que locu
tus ſum ad vos
cum adhuc eſ
ſem vobiſcum:
quoniam ne
ceſſe eſt impleri
omnia que ſcri
pta ſunt in le
ge moyſi et pro
phetis et pſal
mis de me. Tūc
aperuit illis
ſenſum: vt in
telligerent ſcrip
turas. Et dixit
eis. Quoniam
ſic ſcriptum eſt.
et ſic oportebat
chriſtum pati.
et reſurgere a
mortuis die ter
tia: et predicari
in nomine eiꝰ
penitentiam et
remiſſionē pec
catorum in om
nes gentes. inci
pientibus ab
hieroſolyma.
Vos autē eſtis
teſtes eorum. Et
ego mitto pro
miſſum patris
mei in vos. Vos
autem ſedete
in ciuitate: quo
adusqꝫ induami
ni virtute ex
alto. Eduxit au
tem eos foras
in bethaniam:
et eleuatis ma
nibus ſuis be
nedixit eis. Et
factum eſt dum
benediceret illis
receſſit ab eis:
et ferebatur in


celum. Et ipsi
adorantes regre
ſſi ſunt in hie
ruſalem cum
gaudio mag
no: et erant ſem
per in templo
laudantes et be
nedicentes deum

In vigilia pen
thecoſtes
Secundum iohā
nem. xiiij.

In illo tempore
Dicit ieſus diſ
cipulis ſuis. Si
diligitis me:
mandata mea
ſeruate. Et ego
rogabo patrē:
et alium para
cletum dabit
vobis vt ma
neat vobiſcum
in eternum. ſpi
ritum veritatis
quem mundus
non poteſt ac
cipere. quia nō
vidit eum. nec
ſcit eum. Vos
autem cognoſ
cetis eum: quia
apud vos ma
nebit. et in vo
bis erit. Non
relinquam vos
orphanos: ve
niam ad vos.
Adhuc modicum:
et mundus me
iam non videt.
Vos autem vi
detis me: quia
ego viuo. et vos
viuetis. In illo
die vos cogno
ſcetis quia ego

in patre meo:
et vos in me. ⁊
ego in vobis.
Qui habet mã
data mea ⁊ ſer
uat ea: ille eſt
qui diligit me.
Qui autẽ dili
git me: dilige
tur a patre meo
Et ego diligam
eum: et mani
feſtabo ei meip
ſum.

In die ſancto
penthecoſtes.



In die penthecostes.

Secundū iohannē. xiiij.

In illo tempore. Dicit iesus discipulis suis. Siquis diligit me: sermonem meum servabit. Et pater meus diliget eum: et ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus. Qui nō diligit me: sermones meos non servat. Et sermonem quem audistis non est meus: sed eius qui misit me patris. Hec locutus sū vobis: apud vos manens. Paraclitus autem spiritus sctūs. quem mittet pater in nomine meo: ille vos docebit omnia. et suggeret vobis omnia quecunqꝫ dixero vobis. Pacē relinquo vobis: pacem meā do vobis. Non quomodo mundus dat: ego do vobis. Non turbetur cor vestrum: neqꝫ formidet. Audistis quia ego dixi vobis: vado et venio ad

vos. Si diligeretis me. gauderetis vtiq̃ʒ. quia vado ad patrē: quia pater maior me est. Et nunc dixi vobis priusquaʒ fiat: vt cum factum fuerit credatis. Iam nō multa loquar vobiscum. Venit enī princeps mundi huius: et in me non habet quicquaʒ. Sed vt cognoscat mundus. quia diligo patrem: et sicut mandatum dedit mihi pater: sic facio.

Feria. secunda penthecost. Secūm iohannem. iij.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Sic deus dilexit mundum. vt filium suum vnigenitum daret: vt omnis qui credit in ipso nō pereat. sed habeat vitam eternā. Non enim misit deus filiū suum in mundūʒ vt iudicet mūduʒ: sed vt saluetur mundus per ipsum. Qui credit in eum: non iudicatur. Qui autem non credit. iam iudicatus

est: quia nō cre
dit in nomine
vnigeniti filij
dei. Hoc est autē
iudicium: quia
lux venit ī mun
dum. et dilexe
runt homines
magis tenebras
q̄ lucem. Erant
enim eorū ma
la opera. Om
nis enī qui ma
le agit. odit lu
cem: et non ve
nit ad lucē. vt
non arguātur
opera eius. Qui
autem facit ve
ritatem. venit
ad lucem: vt
manifestentur
opa eius: q̄ in
deo facta sunt.

Feria tertia pen
thecostes. Scdm
iohannem. x.

In illo tempo
re. Dixit iesus
discipulis suis
Amen āmen di
co vobis: qui
non intrat per
ostium in oui
le ouium. sed
ascendit aliūde.
ille fur est et la
tro. Qui autē
intrat per osti
um: pastor est
ouium. Huic
ostiarius ape
rit: et oues vo
cem eius audi
unt. Et propri
as oues vocat
nominatim:
et educit eas.

Et cum proprias oues emiserit. ante eas vadit: et oues illum sequuntur: quia sciunt vocem eius. Alienum autem non sequuntur. sed fugiunt ab eo: quia non nouerunt vocem alienorum. Hoc prouerbium dixit eis iesus: illi autem non cognouerunt quid loqueretur eis. Dixit ergo eis iterum iesus. Amen amen dico vobis: quia ego sum ostium ouium. Omnes quotquot venerunt. fures sunt et latrones: sed non audierunt eos oues. Ego sum ostium. Per me si quis introierit. saluabitur: et ingredietur et egredietur: et pascua inueniet. Fur non venit nisi vt furetur: et mactet et perdat. Ego veni vt vitam habeant: et abundantius habeant

Feria. iiij. penthecostes. Secundum iohannem. vi.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Nemo potest ve

nire ad me: ni
ſi pater qui mi
ſit me traxerit
eum. Et ego re
ſuſcitabo eum
in nouiſſimo
die. Eſt ſcriptū
in prophetis: e
runt omnes do
cibiles dei. Om
nis qui audiuit
a patre et didi
cit: uēit ad me.
Non quia pa
trem vidit quiſ
quam: niſi is
qui eſt a deo.
hic vidit patrē.
Amen amen di
co vobis: qui
credit in me. ha
bet vitam eter
nam. Ego ſum
panis vite. Pa
tres veſtri man
ducauerūt mā
na in deſerto: et
mortui ſunt.
hic eſt panis
de celo deſcendēs:
vt ſi quis ex ip
ſo manducaue
rit non moria
tur. Ego ſum
panis viuus:
qui de celo deſcē
di. Siquis mā
ducauerit ex
hoc pane: viuet
in eternum. Et
panis quē ego
dabo. caro mea
eſt: pro mundi
vita.

Feria quīta poſt
penthecoſten
Secundum Lu
cam. ix.

In illo tempore. Conuocatis ie
ſus duodecim
apoſtolis: dedit
illis virtutem ⁊
poteſtatem ſup
omnia demoni
a. et vt languo
res curarent. Et
miſit illos pre
dicare regnum
dei: et ſanare in
firmos. Et ait
ad illos. Nihil
tuleritis in via
neqꝫ virgā/ ne
qꝫ peram/ neqꝫ
panem/ neqꝫ pe
cuniam neqꝫ
duas tunicas
habeatis. Et in
quancunqꝫ do
mum intraue
ritis: ibi mane
te. et inde ne ex
eatis. Et quicū
qꝫ non receperit
vos: exeuntes
de ciuitate illa.
etiam puluerē
pedum veſtrorū
excutite in teſti
monium ſupra
illos. Egreſſi au
tem circuibant
per caſtella euā
gelizantes: ⁊ cu
rantes vbiqꝫ.

Feria. vi. post pē
thecoſten. Scdm
Lucam. .v.

In illo tempo
re. Factum
eſt in vna die
rum: et ieſus ſe
debat docens. Et
erant phariſei
ſedentes et legiſ

doctores qui ve
nerant ex omnī
castello galilee
et iudeē et hieru
salem: et virtꝯ
domini erat ad
sanandū eos.
Et ecce viri por
tantes in lecto
hominem qui
erat paralyti
cus: et querebāt
eum inferre. et
ponere ante eū.
Et non inveni
entes qua par
te illuꝫ inferrēt
pre turba: ascē
derunt supra te
ctum. et per te
gulas submi
serunt eum cū
lecto in mediū
ante iesū. Quo
rum fidem ut
vidit: dixit. Ho
mo. remittun
tur tibi pecca
ta tua. Et cepe
runt cogitare
scribe et phari
sei: dicentes.
Quis est hic q̄
loquitur blas
phemias? Quis
potest dimitte
re peccata nisi
solus deus? Ut
cognovit autē
iesus cogitatio
nes eorum: res
pondēs dixit
ad illos. Quid
cogitatis in cor
dibus vestris?
Quid est facili
us dicere. dimit
tuntur tibi pec

cata: an dicere.
ſurge et ambu
la? Ut autem
ſciatis quia fi
lius hominis
poteſtatem ha
bet in terra di
mittere peccata:
ait paralytico.
Tibi dico ſurge:
tolle lectum tu
um et vade in
domum tuam.
Et confeſtī ſur
gens corā illis.
tulit in quo ia
cuerat: et abiit
in domum ſuā
magnificans
deum. Et ſtupor
apprehendit ō
nes: et magni
ficabant deum.
Et repleti ſunt
timore dicentes:
quia vidimus
mirabilia hodie

Sabbato poſt
penthecoſt. Sc̄dm
Lucam. iiij.

In illo tēpo
re. Surgens
ieſus de ſynago
ga: introiuit in
domum ſimo
nis. Socrus au
tem ſimonis:
tenebatur mag
nis febribus.
Et rogauerūt
illum pro ea.
Et ſtans ſuper
illam. impera
uit febri: et di
miſit illam. Et
continuo ſur
gens: miniſtra
bat illis. Cum

autem ſol occi
diſſet: omnes
qui habebant
infirmos varijs
languoribus.
ducebant illos
ad eum. At ille
ſingulis manu9
imponens: cu
rabat eos. Exi
bant autem de
monia a mul
tis clamantia
et dicentia: qr
tu es filius dei.
Et increpans
non ſinebat ea
loqui: quia ſcie
bant ipſuz eſſe
chriſtum. Fac
ta autem die e
greſſus ibat in
deſertum locū:
et turbe requi
rebant eum. Et
venerunt vſqꝫ
ad ipſum: et de
tinebant illum
ne diſcederet ab
eis. Quibus ille
ait. Quia et ali
is ciuitatibus
oportet me euā
gelizare regnuz
dei: quia ideo mi
ſſus ſum. Et e
rat predicans:
in ſynagogis
galilee.

Dominica prīa
poſt penthecoſ
ten. De ſanctiſſiā
trinitate. Secun
dum iohannez.

xv. et xvi.

In illo tem
pore. Dixit ieſ9
diſcipulis ſuis.

Cum venerit
paracletus quē
ego mittam vo
bis a patre: spi
ritum veritatis
qui a patre pro
cedit: ille testīo
nium perhibe
bit de me. Et
vos testimoni
um perhibebi
tis: quia ab in
itio mecū estis.
Hec locutus sū
vobis: ut non
scandalizemini.
Absque synago
gis facient vos.
Sed venit hora:
ut omnis qui
interficit vos. ar
bitretur obsequ
ium se prestare
deo. Et hec faci
ent vobis: quia
non noverunt
patrem neque me.
Sed hec locutus
sum vobis: ut
cum venerit ho
ra eorum. remi
niscamini: quia
ego dixi vobis.

In solemnitate sacramenti altaris ad missam. Secundum Johannem. vi.

In illo
tempo
re. Di
xit iesus
turbis iudeorū.
Caro mea vere
est cibus: et san
guis meus vere
est potus. Qui
manducat me

In die venerablis sacramẽti



am carnem. et
vivit meũ san
guinem: in me
manet et ego in
illo. Sicut misit
me vivens pa
ter: et ego vivo

propter patrẽ.
Et qui mãdu
cat me: et ipse
vivet propter
me. Hic est pa
nis: qui de celo
descendit. Non

sicut manduca
uerunt patres
vestri manna:
et mortui sunt.
Qui mādu cat
hunc panem:
uiuet in eternū

**Dominica secun
da post penthe
costen. Secundū
lucam.** xvi.

In illo tempore.
Dixit iesus dis
cipulis suis. Ho
mo quidā erat
diues. qui īdue
batur purpu
ra et bysso: et
epulabat' quo
tidie splendide.
Et erat quidaz
mendicus no
mine lazarus:
qui iacebat ad
ianuam eius
vlceribus plenꝰ.
cupiens satura
ri de micis que
cadebant de me
sa diuitis. et ne
mo illi dabat.
Sed et canes ve
niebant: et lin
gebant vlcera
eius. Factuz est
autem vt mo
reretur mendi
cus: et portare
tur ab angelis
in sinuz abrahe.
Mortuus est au
tem et diues: et
sepultus est in
inferno. Eleuās
autem oculos
suos cum esset
in tormentis:
vidit abrahaz

a longe: et laza
rum in ſinu ei9.
Et ipſe clamās
dixit. Pater abra
ham miſerere
mei: et mitte la
zarum vt intin
gat extremum
digiti ſui in a
quam. vt refri
geret linguam
meam. quia cru
cior in hac flam
ma. Et dixit il
li abrahā. Fili
recordare quia
recepiſti bona
in vita tua: et
lazarus ſimili
ter mala. Nunc
autem hic con
ſolatur: tu ve
ro cruciaris. Et
in his omnib9
inter nos & vos
chaos magnū
firmatum eſt:
vt hi qui volūt
hinc tranſire ad
vos nō poſſint.
neqꝫ inde huc
tranſmeare. Et
ait. Rogo ergo
te pater. vt mit
tas eum in do
mum patris
mei: habeo enī
quinqꝫ fratres.
vt teſtetur illis
ne et ipſi veni
ant in hunc lo
cum tormento
rum. Et ait illi
abrahā. Habēt
moyſen et pro
phetas: audi
ant illos. At il
le dixit. Non

pater abraham: ſed ſi quis ex mortuis ierit ad eos. penitentiam agent. Ait autem illi. Si moyſen et prophetas non audiunt: neque ſi quis ex mortuis reſurrexerit: credent.

Dñica. ij. poſt penthecoſte. Secundū lucā. xiiij.

In illo tempore. Dixit ieſus diſcipulis ſuis ſimilitudinem hanc. Homo quidam fecit cenam magnam: et vocauit multos. Et miſit ſeruū ſuum hora cene dicere inuitatis vt uenirent: quia iam parata ſūt omnia. Et ceperunt ſimul omnes excuſare. Primus dixit ei. Villam emi: et neceſſe habeo exire et uidere illā. Rogo te. habe me excuſatum. Et alter dixit. Iuga boū emi quinque: et eo probare illa. Rogo te. habe me excuſatum. Et alius dixit. Uxorē duxi: et ideo nō poſſum uenire. Et reuerſus ſeruus: nunciauit

het domino ſuo.
Tunc iratus pa
terfamilias: dix
it ſeruo ſuo. Exi
cito in plateas
et vicos ciuita
tis: et pauperes
ac debiles. cecos
et claudos intro
duc huc. Et ait
ſeruus. Domine:
factum eſt vt
imperaſti. et ad
huc locus eſt. Et
ait dominus ſer
uo. Exi in vias
et ſepes. et com
pelle intrare: vt
impleatur do
mus mea. Dico
autem vobis:
ꝙ nemo viroꝝ
illorum qui vo
cati ſunt. guſta
bit cenā meam.

Dominica. iiij. poſt penthecoſten. Secundum lucam. xv.

In illo tempo
re. Acceſſerunt
ad ieſum publi
cani et peccato
res: vt audirent
illum. Et mur
murabant pha
riſei et ſcribe di
centes: quia hic
peccatores reci
pit et mandu
cat cum eis. Et
ait ad illos pa
rabolam iſtam
dicens. Quis ex
vobis homo q̄
habet centum
oues. et ſi perdi
derit vnam ex

illis. nõne dimit
tit nonaginta
nouem in deser
to. et vadit ad
illam que peri
erat. donec inue
niat illam? Et
cum inuenerit
eam: imponit
in humeros su
os gaudens. Et
veniens domũ:
conuocat ami
cos et vicinos
dicens illis. Con
gratulamini
mihi: quia in
ueni ouem me
am que perie
rat. Dico vob:
qꝛ ita gaudiuz
erit in celo sup
vno peccatore
penitentiaz agẽ

te. q̃z super no
naginta noue
iustis. qui non
indigent peni
tentia. Aut que
mulier habens
drachmas decẽ.
si perdiderit drach
mam vnã. non
ne accendit lucer
nam et euertit
domum et que
rit diligenter do
nec inueniat?
Et cum inuene
rit: conuocat a
micas et vicinas
dicens. Congra
tulamini mihi:
qꝛ inueni drach
mam quaz per
dideram. Ita di
co vobis: gau
dium erit corã

angelis dei ſup
vno peccatore
penitentiam a
gente.

**Dominica. quī
ta poſt penthe.
Scdm lucā.** vi.

In illo tempore.
Dixit ieſus diſci
pulis ſuis. Eſto
te miſericordes:
ſicut et pater ve
ſter miſericors
eſt. Nolite iudi
care: et non iu
dicabimini. No
lite condempna
re: et non con
dempnabimini.
Dimittite: et di
mittemini. Da
te: et dabit' vo
bis. Menſuraz
bonam et con
fertam et coagi
tatam et ſuper
effluentem: da
bunt in ſinum
veſtrum. Eadē
quippe menſu
rā qua menſi
fueritis: remeti
etur vobis. Di
cebat autem il
lis et ſimilitudi
nem. Numquid
poteſt cecus ce
cum ducere: Nō
ne ambo in fo
ueam cadunt:
Non eſt diſcipu
lus ſuper ma
giſtrum. Perfe
ctus autem om
nis erit: ſi ſit ſi
cut magiſter e
ius. Quid au
tem vides feſtu

cam in oculo fratris tui. trabem autez que in oculo tuo est nō consideras? Et quomodo potes dicere fratri tuo. frater: sine eiciam festucam de oculo tuo ipse in oculo tuo trabem nō vides? Hypocrita: eice primū trabem de oculo tuo: et tunc perspicies vt educas festucā: de oculo fratris tui.

Dominica. sexta post penthecostē Secundum Lucam. v.

In illo tempore ꝛc. Cum turbe irruerent ad iesum, vt audirent verbuz dei: et ipse stabat secus stagnuz genezareth. Et vidit duas naues stantes secus stagnum: piscatores autem descenderant et lauabant retia. Ascendens autez in vnā nauim que erat simonis: rogauit eū a terra reducere pusillum. Et sedens docebat de nauicula turbas. Vt cessauit autem loqui: dix

it ad ſimonem.
Duc in altum:
et laxate retia ve
ſtra in capturā.
Et reſpondens
ſimon: dixit illi.
Preceptor. per to
tam noctem la
borantes nihil
cepimus: in ver
bo autem tuo
laxabo rete. Et
cum hoc feciſſet:
concluſerūt piſ
cium multitu
dinem copioſā.
Rumpebatur
autem rete eorū.
Et annuerunt
ſocijs qui erant
in alia naui: vt
venirent et ad
iuuarent eos.
Et venerunt et
impleuerūt am
bas nauiculas:
ita vt mergerē
tur. Quod cū
videret ſimon
petrus: procidit
ad genua ieſu
dicens. Exi a me:
quia homo pec
cator ſum domi
ne. Stupor enī
circumdederat eū.
et omnes qui cū
illo erant: ī cap
tura piſciū quā
ceperant. Simi
liter autem iaco
bum et iohan
nem filios zebe
dei: qui erant ſo
cij ſimonis. Et
ait ad ſimonē
ieſus. Noli time
re: ex hoc iam

homines eris
capiens. Et ſub
ductis ad terrã
nauibus: relic
tis omnibus
ſecuti ſunt eũ.

Dñica ſeptima poſt penthecoſten. Secundum matheum. v.

In illo tempore.
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis. A
men dico vob:
niſi abundaue
rit iuſtitia veſ
tra pluſquam
ſcribarum et
phariſeorum.
non intrabitis
in regnum celo
rum. Audiſtis
quia dictũ eſt
antiquis. Non
occides. Qui au
tem occiderit: re
us erit iudicio.
Ego autem di
co vobis: quia
omnis qui iraſ
citur fratri ſuo.
reus erit iudicio.
Qui autem dix
erit fratri ſuo ra
cha: reus erit cõ
ſilio. Qui autẽ
dixerit fatue: re
us erit gehenne
ignis. Si ergo of
fers munus tu
um ad altare.
et ibi recordatꝰ
fueris quia fra
ter tuus habet
aliquid aduer
ſum te: relinque
ibi munus tu
um ante altare.

et vade prius re
conciliari fratri
tuo. Et tunc ve
niens: offeres
munus tuum.

**Dominica octa
ua poſt penthe
coſten. Secūduz
marcum.** viij.

In illo tempore.
Cuz turba mul
ta eſſet cū ieſu.
nec haberent
quod mandu
carent: conuo
catis diſcipulis.
ait illis. Miſere
or ſuper turbā:
quia ecce iam
triduo ſuſtinēt
me. nec habent
quod mandu
cent. Et ſi dimi
ſero eos ieiunos
in domum ſuā:
deficient in via.
Quidam enim
ex eis de longe
venerunt. Et re
ſponderunt ei
diſcipuli ſui. Vn
de iſtos poterit
quis hic ſatura
re panibus in
ſolitudine? Et
interrogauit e
os. Quot pa
nes habetis?
Qui dixerunt.
Septem. Et pre
cepit turbe: diſ
cumbere ſuper
terram. Et acci
piens ſeptē pa
nes: gratias a
gens fregit. et
dabat diſcipu
lis ſuis vt appo

nerent. et appo
ſuerunt turbe.
Et habebāt piſ
ciculos paucos:
et ipſos bene
dixit. et iuſſit
apponi. Et mā
ducauerunt: et
ſaturati ſunt.
Et ſuſtulerunt
quod ſuperaue
rat de fragmen
tis: ſeptem ſpor
tas. Erant au
tem qui mādu
cauerant. qua
ſi quatuor mi
lia: et dimiſit
eos.

Dominica no
na poſt penthe
coſten. Secundū
matheum. vij.

In illo tempore.
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis. At
tendite a falſis
prophetis qui
veniunt ad vos
in veſtimentis
ouium: intrin
ſecus autē ſunt
lupi rapaces.
A fructibus eo
rum cognoſcetis
eos. Numquid
colligunt de ſpi
nis uvas. aut
de tribulis ficus?
Sic omnis ar
bor bona fruc
tus bonos facit:
mala autem ar
bor fructus ma
los facit. Non
poteſt arbor bo
na fructus ma
los facere: neqꝫ

arbor mala fru
ctus bonos face
re. Omnis arbor
que non facit
fructum bonũ:
exciditur et in ig
nem mittetur.
Igitur ex fructi
bus eorum cog
noſcetis eos. Nõ
omnis qui di
cit mihi domine
domine, intra
bit in regnum
celorum: ſed q̃
facit voluntatẽ
patris mei qui
in celis eſt. ipſe
intrabit in reg
num celorum.

Dñica decima
poſt penthecoſ
ten. Secundum
lucam. xvi.

In illo tempo
re. Dixit ieſus
diſcipulis ſuis
parabolã hanc
Homo quidam
erat diues qui
habebat villi
cum: et hic dif
famatus eſt a
pud illũ quaſi
diſſipaſſet bo
na illius. Et vo
cauit illum: et
ait illi. Quid
hoc audio de te?
Redde rationem
villicationis tu
e. Iam enim nõ
poteris villicare.
Ait autem villi
cus intra ſe. Quid
faciam. quia do
minus meus au
fert a me villi

cationem? Fode-
re non valeo:
mendicare eru-
besco. Scio quid
faciam: ut cum
amotus fuero
a villicatione.
recipiant me in
domos suas. Co-
vocatis itaque si-
gulis debitori-
bus domini sui:
dicebat primo.
Quantum de-
bes domino me-
o? At ille dixit.
Centum cados
olei. Dixitque illi.
Accipe cautionẽ
tuam: et sede ci-
to. scribe quin-
quaginta. De-
inde alio dixit.
Tu vero quan-
tum debes? Qui
ait. Centũ cho-
ros tritici. Ait
illi. Accipe litte-
ras tuas: et scri-
be octoginta.
Et laudavit do-
minus villicũ
iniquitatis. quia
prudenter fecis-
set: quia filii
huius seculi pru-
dentiores filiis
lucis in genera-
tione sua sunt.
Et ego vobis di-
co. Facite vobis
amicos de mã-
mona iniquita-
tis: ut cum defe-
ceritis: recipiãt
vos in eterna
tabernacula.

Dominica unde

cima post pēthecosten. Secūduz lucam. xix.

In illo tempore. Cum appropinquaret iesus hyerusalem: vidēs ciuitatem. fleuit super illaz dicens. quia si cognouisses et tu. Et quidem ī hac die tua que ad pacem tibi. nunc vero abscondita sunt ab oculis tuis: quia venient dies in te. et circūdabunt te inimici tui vallo. et circundabunt te. et coāgustabunt te vndiqz. et ad terram cōsternent te. et filios tuos qui in te sunt. Et non relinquent in te lapidem super lapidem: eo q non cognouerīs tempus visitationis tue. Et ingressus in templum: cepit eijcere vendentes in templo et ementes. dicens illis. Scriptum est: quia domus mea. domus orationis est. Vos autem fecistis illam: speluncā latronum. Et erat docens: quotidie in templo.

Dominica duodecima post penthecosten. Secundum Lucam. xviij.

In illo tempore. Dixit iesus ad quosdam qui ī se confidebant tanquam iusti: et aspernabantur ceteros parabolam istam. Duo homines ascenderunt in templum ut orarent: unus phariseus. et alter publicanus. Phariseus stās: hec apud se orabat. Deus gratias ago tibi: quia non sum sicut ceteri hominum. raptores/ iniusti/ adulteri/ velut etiam hic publicanus. Ieiuno bis in sabbato: decimas do omnium que possideo. Et publicanus a longe stans: nolebat nec oculos ad celum levare. sed percutiebat pectus suū dicens. Deus propicius esto mihi peccatori. Dico vobis. descendit hic iustificatus in domum suā ab illo: quia omnis qui se exaltat. humiliabitur. Et qui se

humiliat: exal
tabitur.

Dominica. xij.
poſt penthecoſ
ten. Secundum
marcum. vij.

In illo tempore
Exiens ieſus de
finibus tyri: ve
nit per ſidonē
ad mare galile
e. inter medios
fines decapole
os. Et adducūt
ei ſurdū et mu
tum: et depreca
bantur eū ut
imponat illi
manum. Et ap
prehendens eū
de turba ſeorſū.
miſit digitos
ſuos in auricu
las eius: et ex
puens tetigit
linguam eius.
Et ſuſpiciēs in
celum: ingemu
it. et ait illi. Ef
feta: quod eſt
adaperire. Et
ſtatim aperte
ſunt aures eiꝰ.
et ſolutum eſt
vinculum lin
gue eius: et lo
quebatur recte.
Et precepit illis
ne cui dicerent.
Quanto autē
eis precipiebat:
tanto magis
plus predicabāt.
et eo amplius
admirabātur
dicentes. Bene
omnia fecit: et
ſurdos fecit au

dire: et mutos loqui.

Dominica. xiiij. post penthecoſten. Secundum lucam. x.

In illo tempore. Dixit ieſus diſcipulis ſuis. Beati oculi: qui vident que vos videtis. Dico enī vobis: ꝙ multi prophete et reges voluerūt videre que vos videtis. et non viderunt. et audire que auditis. et nō audierunt. Et ecce quidam legiſperitus ſurrexit: tentans illū et dicens. Magiſter: quid faciendo vitam eternam poſſidebo? At ille dixit ad eum. In lege quid ſcriptum eſt? Quomodo legis? Ille reſpōdens: dixit. Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo. et ex tota anima tua. et ex oībus viribus tuis. et ex omnī mente tua: et proximum tuū tanquam teipſum. Dixitqꝫ illi. Recte reſpondiſti. Hoc fac: et viues.

Ille autem volens iustificare seipsum: dixit ad iesum. Et quis est meus proximus? Suspiciens autem iesus: dixit. Homo quidam descendebat ab hierusalem in hiericho: et incidit in latrones. qui etiam despoliauerunt eum. et plagis impositis abierunt. semiuiuo relicto. Accidit autem ut sacerdos quidam descenderet eadem via: et viso illo preteriuit. Similiter et leuita cum esset secus locum et videret eum: pertransijt. Samaritanus autem quidam iter faciens. venit secus eum: et videns eum. misericordia motus est. Et appropians alligauit vulnera eius: infundens oleum et vinum. Et imponens illum in iumentum suum. duxit in stabulum: et curam eius egit. Et altera die protulit duos denarios: et dedit stabula

rio et ait. Curā
illius habe: et
quodcumqȝ ſu
pererogaueris.
ego cum redie
ro reddam tibi.
Quis horum
trium videtur
tibi proximus
fuiſſe illi qui
incidit in latro
nes? At ille dix
it. Qui fecit mi
ſericordiam in
illum. Et ait il
li ieſus. Vade:
et tu fac ſimilit.

Dominica. xv. poſt penthecoſten. Secundum lucam. xvij.

In illo tempore
Dum iret ieſus
in hieruſalem:
tranſibat per
mediam ſama
riam et galile
am. Et cum in
grederetur quod
dam caſtellum:
occurrerunt ei
decem viri lepro
ſi. Qui ſteterūt
a longe: et le
uauerunt vocē
dicentes. Ieſu
preceptor: miſe
rere noſtri. Quos
ut vidit: dixit.
Ite: oſtendite
vos ſacerdotib9
Et factum eſt
dum irent: mū
dati ſunt. Unus
autem ex illis
ut vidit quia
mundatus eſt:
regreſſus eſt cū

magna voce
magnificans de
um. Et cecidit
in faciem antē
pedes eius: grati
as agens. Et
hic erat sama
ritanus. Respō
dens autē iesus
dixit. Nonne de
cem mundati
sunt. et nouē
vbi sunt? Nō
est inuentus q̄
rediret et daret
gloriam deo:
nisi hic alieni
gena. Et ait illi
Surge. vade:
quia fides tua:
te saluū fecit.

Feria quarta. in
ieiunio mensis
septembris.

Secundum mar
cum. ix.

In illo tempo
re. Respondens
vnus de turba:
dixit ad iesū.
Magister. attu
li filium meū
ad te habentē
spiritū mutū:
qui vbicunq̄
eum apprehen
derit. allidit eū
et spumat. et
stridet dentib9.
et arescit. Et dix
i discipulis tu
is vt eicerent
illum: et non
potuerūt. Qui
respondens eis:
dixit. O genera
tio incredula:
quādiu apud

vos ero? Quā
diu vos patiar?
Afferte illū ad
me. Et attule
runt eum. Et
cum vidiſſet il
lum: statī ſpi
ritus conturba
uit eum. et eli
ſus in terra vo
lutabatur ſpu
mans. Et inter
rogauit patrē
eius. Quantū
temporis eſt. ex
quo hoc ei acci
dit? At ille ait.
Ab infantia.
Et frequenter
eum in ignem.
et in aquā mi
ſit: vt eum per
deret. Sed ſi qd
potes: adiuua
nos miſertus
noſtri. Jeſus au
tem: ait illi. Si
potes credere: ō
nia poſſibilia
ſunt credenti.
Et continuo ex
clamans pater
pueri cū lachry
mis aiebat. Cre
do domine: ad
iuua incredulı
tatem meā. Et
cūm videret ieſus
concurrentem
turbam: cōmi
natus eſt ſpiri
tui immundo.
dicens illi. Sur
de et mute ſpiri
tus: ego tibi pre
cipio exi ab eo.
et amplius ne
introeas in eū.

Et clamans et
multum diſcer
pens eum: exijt
ab eo. Et factus
eſt ſicut mortu
us: ita vt multi
dicerent. quia mor
tuus eſt. Jeſus
autem tenens
manum eius:
eleuauit eum.
et ſurrexit. Et
cum introyſſet
in domum: diſ
cipuli eius ſecre
to interrogabāt
eum. Quare nos
non potuimus
eycere eum? Et
dixit illis. Hoc
genus in nullo
poteſt exire: ni
ſi in oratione
et ieiunio.

Feria ſexta in ie
iunio menſis
ſeptembris
Secundum Lu
cam. vij.

In illo tempo
re. Rogabat
ieſum quidam
phariſeus: vt
manducaret cū
illo. Et ingreſſus
domum phari
ſei: diſcubuit.
Et ecce mulier
que erat in ciui
tate peccatrix:
vt cognouit quia
accubuiſſet in
domo phariſei.
attulit alabaſ
trum vnguētí.
et ſtans retro ſe
cus pedes eius.
lachrymis cepit

rigare pedes eĩ9. et capillis capi tis sui tergebat. Et osculabatur pedes eius: et vn guento vngebat Videns autem phariseus q̃ vo cauerat eũ: ait intra se dicens. Hic si esset pro pheta: sciret vti q; que et qualis esset mulier que tangit eũ. quia peccatrix est. Et respondens ies9: dixit ad illum. Simon: habeo tibi aliquid di cere. At ille ait. Magister. dic. Duo debitores erant cuidam

feneratori: vnus debebat denari os quingentos. et alius quĩqua ginta. Non ha bentibus illis vnde redderent: donauit vtrisq;. Quis ergo eum plus diligit? Re spondẽs simon: dixit. Estimo: quia is cui plus donauit. At ille dixit ei. Recte iu dicasti. Et cõuer sus ad mulierẽ: dixit simoni. Vi des hanc mulie rem? Intraui in domum tuam. aquam pedib9 meis non dedis ti: hec autem la

chrymis rigauit
pedes meos. et
capillis suis ter
sit. Osculū mi
hi non dedisti:
hec autem ex
quo intraui. nō
cessauit oscula
ri pedes meos.
Oleo caput me
um nō vnxisti:
hec autem vn
guento vnxit
pedes meos.
Propter quod
dico tibi: remit
tuntur ei pecca
ta multa quo
niam dilexit
multum. Cui
autem minus
dimittitur: mi
nus diligit. Dix
it autē ad illā.
Remittuntur
tibi peccata. Et
ceperunt qui
simul accumbe
bant dicere in
tra se. Quis est
hic qui etiam
peccata dimit
tit? Dixit autē
ad mulierem.
Fides tua te sal
uam fecit. Va
de in pace.

Sabbato in ie iunio mensis septembris.

Secundum Lucam. xiij.

In illo tempo re. Dicebat ie sus turbis simi litudinem hāc. Arborem fici ha bebat quidam

plantatam in
vinea ſua: et ve
nit querens fru
ctum in illa. et
non inuenit. Dix
it autem ad cul
torem vinee. Ec
ce anni tres ſūt.
ex quo venio q̄
rens fructum in
ficulnea hac: et
non inuenio.
Succide ergo illā.
Vt quid etiam
terraꝫ occupat?
At ille reſpondēs:
dicit illi. Domi
ne. dimitte illā
et hoc anno:
vſqꝫ dum fodi
am circa illam
et mittam ſter
cora. Et ſiquidē
fecerit fructum:
ſin autem in fu
turum ſuccides
eam. Erat autē
docens in ſyna
goga eoꝝ ſab
batis. Et ecce
mulier que ha
bebat ſpiritum
infirmitatis an
nis decem et oc
to: et erat incli
nata. nec omni
no poterat ſur
ſum reſpicere.
Quam cum vi
deret ieſus: voca
uit ad ſe et ait
illi. Mulier: di
miſſa es ab in
firmitate tua.
Et impoſuit il
li manus: et cō
feſtim erecta eſt.
et glorificabat

deum. Respon
dens autem ar
chisynagogus.
indignans qui
a sabbato cura
sset iesus: dice
bat turbe. Sex
dies sunt: in q̄
bus oportet o
perari. In his
ergo venite et cu
ramini: et nō
in die sabbati.
Respondit au
tem ad illum do
minus: et dixit.
Hypocrite: v
nusquisque vest̄m
sabbato non
soluit bouem
suum aut asi
num a presepi
o. et ducit ada
quare? Hanc
autem filiam
abrahe. quam
alligauit satha
nas ecce decem
et octo annis.
non oportuit
solui a vīculo
isto die sabbati?
Et cum hec di
ceret: erubesce
bant omnes ad
uersarij eius.
Et omnis po
pulus gaudebat
in vniuersis: q̄
gloriose fiebāt
ab eo.

Dominica. xvi.
post penthecos
ten. Secundum
matheum. vi.

In illo tem
pore. Dixit
iesus discipulis

ſuus. Nemo po
teſt duobus do
minis ſeruire.
Aut enim vnũ
odio habebit
et alterum dili
get: aut vnũ
ſuſtinebit et al
terum contem
net. Non pote
ſtis deo ſeruire
et mammone.
Ideo dico vob:
ne ſolliciti ſitis
anime veſtre
quid mandu
cetis. neqꝫ corpo
ri veſtro quid in
duamini. Nõne
anima plus eſt
qꝫ eſca. et corpꝰ
plus qꝫ veſtimẽ
tum? Reſpicite
volatilia celi.
quoniam non
ſerunt neqꝫ me
tunt neqꝫ cõgre
gant in horrea:
et pater veſter
celeſtis paſcit il
la. Nõnne vos
magis pluris
eſtis illis? Quis
autem veſtrum
cogitãs poteſt
adiicere ad ſta
turam ſuam cu
bitum vnum?
Et de veſtimẽto
quid ſolliciti eſ
tis? Conſiderate
lilia agri: quo
modo creſcunt.
Non laborant:
neqꝫ nent. Dico
autem vobis:
qꝛ nec ſalomon
in omni gloria

ſua coopertus
eſt ſicut unum
ex iſtis. Si autē
fenum agri qđ
hodie eſt ꝛ cras
in clibanū mit
titur. deus ſic
veſtit: quanto
magis vos mi
nime fidei? No
lite ergo ſollici
ti eſſe dicentes:
quid manduca
bimus. aut qđ
bibemus. aut
quo operiemur.
Hec enī omnia:
gentes inquirunt.
Scit enī pater
veſter: quia his
omnibus indi
getis. Querite
ergo primum
regnum dei et
iuſtitiam eius:
et hec omnia:
adycientur vo
bis.

Dominica. xvij poſt penthecoſten. Secundum lucam. vij.

In illo tempo
re. Ibat iheſus
in civitatē que
vocatur naim:
et ibant cū eo
diſcipuli eius
et turba copio
ſa. Cum autē
appropinquaret
porte civitatis:
ecce defunctus
efferebatur fili
us unicus ma
tris ſue. Et hec
vidua erat. et
turba civitatis

multa cū illa. Quam cum vidisset dominus: misericordia motus super eam. dixit illi. Noli flere. Et accessit: et tetigit loculum. Hi autem qui portabant: steterūt. Et ait. Adolescens: tibi dico surge. Et resedit qui erat mortuus: et cepit loqui. Et dedit illum matri sue. Accepit autem omnes timor: et magnificabant deum dicentes. Quia propheta magnus surrexit in nobis: et quia deus visitauit plebem suam.

Dominica xviij post penthecosten. Secundum lucam. xiiij.

In illo tempore. Cū intraret iesus in domum cuiusdaꝫ principis phariseorum sabbato manducare panem: et ipsi obseruabant eum. Et ecce homo quidaꝫ hydropicus: erat ante illum. Et respondens iesus: dicit ad legisperitos et phari

ſeos dicens. Si li
cet ſabbato cura
re? At illi tacue
runt. Ipſe vero
apprehenſuȝ ſa
nauit eum: ac
dimiſit. Et reſpō
dens ad illos. dix
it. Cuius veſtrū
aſinus aut bos
in puteū cadit.
et non cōtinuo
extrahet illum
die ſabbati? Et
non poterāt ad
hec reſpondere
illi. Dicebat au
tem et ad inui
tatos parabo
lā. intendēs quo
modo primos
accubitus elige
rent: dicens ad
illos. Cum inui
tatus fueris ad
nuptias: non
diſcumbas in
primo loco. ne
forte honorati
or te ſit inuita
tus ab illo. Et ve
niens is qui te
et illum voca
uit dicat tibi.
da huic locum.
et tunc incipias
cum rubore no
uiſſimum locū
tenere. Sed cum
vocatus fueris.
vade et recumbe
in nouiſſimo
loco: vt cum ve
nerit qui te in
uitauit. dicat
tibi. amice aſcē
de ſuperiꝰ. Tunc
erit tibi gloria

coram ſimul diſ
cumbentibus:
quia omnis q̄
ſe exaltat: humi
liabitur: et qui
ſe humiliat. ex
altabitur.

Dominica. xix.
poſt penthecoſ
ten Secundum
matheum. xxij.

In illo tempore.
Conuenerunt
phariſei in unū:
et interrogauit
ieſum unus ex
eis legis doctor
tentans eū. Ma
giſter: quod eſt
mandatū mag
num in lege?
Ait illi ieſus. Di
liges dominum
deum tuum ex
toto corde tuo.
et in tota aīa
tua: et in tota
mente tua. Hoc
eſt maximum
et primuz man
datum. Secūduz
autem: ſimile
eſt huic. Diliges
proximum tuū:
ſicut te ipſum.
In his duobus
mandatis: uni
uerſa lex pendet
et prophete. Cō
gregatis autem
phariſeis: inter
rogauit eos ie
ſus dicens. Quid
vobis videtur de
chriſto. cuius fi
lius eſt? Dicūt
ei. Dauid. Ait
illis. Quomodo

ergo dauid ī ſpi
ritu vocat eum
dominū dicens.
Dixit dominus
domino meo. ſe
de a dextris meis
donec ponam
inimicos tuos
ſcabellum pedū
tuorum? Si er
go dauid vocat
eum dominum:
quomodo filius
eius eſt? Et ne
mo poterat reſ
pondere ei ver
bum: neq; au
ſus fuit quiſq;
ex illa die: eum
amplius inter
rogare.

Dñica. xx. poſt
penthecoſten. Se
cundū math. ix.

In illo tempo
re. Aſcendens
ieſus in nauicu
lam: tranſfreta
uit et venit in
ciuitatem ſuā.
Et ecce offerebāt
ei paralyticū:
iacentem in lec
to. Et videns ie
ſus fidem illorum:
dixit paralyti
co. Confide fili:
remittuntur ti
bi peccata tua.
Et ecce quidam
de ſcribis: dixe
runt intra ſe. Hic
blaſphemat.
Et cum vidiſſet
ieſus cogitatio
nes eorum: dix
it. Ut quid cogi
tatis mala in

cordibus veſtris?
Quid eſt facili
us dicere. dimit
tuntur tibi pec
cata. an dicere.
ſurge et ambu
la? Ut autem
ſciatis quoniā
filius hominis
habet poteſta
tem in terra di
mittendi pecca
ta: tunc ait pa
ralytico. Surge.
tolle lectum tu
um: et vade in
domum tuam.
Et ſurrexit: et
abiit in domū
ſuam. Videntes
autem turbe ti
muerunt: et glo
rificauerunt de
um: qui dedit
poteſtatem talē
hominibus.

Dominica. xxi.
poſt penthecoſtē
Secundum ma
theum. xxij.

In illo tempo
re. Dicebat
ieſus turbis pa
rabolam hanc.
Simile factum
eſt regnum celo
rum homini re
gi: qui fecit nup
tias filio ſuo. Et
miſit ſeruos ſu
os vocare inui
tatos ad nupti
as: et nolebant
venire. Iterum
miſit alios ſer
uos dicens. Di
cite inuitatis.
Ecce prandium

meum paraui:
tauri mei et al
tilia occiſa / et ō
mia parata. ve
nite ad nuptias
Illi autem neg
lexerunt. Et ab
ierunt. alius in
villam ſuam:
alius vero ad
negotiationē
ſuam. Reliqui
vero tenuerunt
ſeruos eius: et
contumelia af
fectos occiderūt.
Rex autem cū
audiſſet: iratꝰ
eſt. Et miſſis
exercitibus ſuis
perdidit homi
cidas illos: et ci
uitatem illorū
ſuccendit. Tūc
ait ſeruis ſuis.
Nuptie quidē
parate ſūt: ſed
qui inuitati e
rant nō fuerūt
digni. Ite ergo
ad exitus viarū:
et quoſcunqꝫ in
ueneritis voca
te ad nuptias.
Et egreſſi ſerui
eius in vias: cō
gregauerūt om
nes quos inue
nerunt bonos
et malos: et im
plete ſunt nup
tie diſcumben
tium. Intrauit
autem rex vt
videret diſcum
bentes: et vidit
ibi hominem
non veſtitum

veste nuptiali.
et ait illi. Ami
ce: quomodo
huc intrasti nō
habens vestem
nuptialem? At
ille obmutuit.
Tunc dixit rex
ministris. Liga
tis manibus
eius et pedib9:
mittite eum in
tenebras exteri
ores. Ibi erit fle
tus et stridor dē
tium. Multi e
nim sunt voca
ti: pauci vero
electi.

Dominica. xxi.
post pēthecostē
Secundum Jo
hannem. iiij.

In illo tempore.
Erat quidam
regulus: cuius
filius infirma
batur caphar
naum. Hic cū
audisset quia
iesus adveniret
a iudea in gali
leam: abiit ad
eum et rogabat
eum ut descende
ret et sanaret
filium eius. In
cipiebat enim
mori. Dixit ergo
iesus ad eum.
Nisi signa ⁊ pro
digia videritis:
non creditis. Di
cit ad eum regu
lus. Domine:
descende priusq̄
moriatur fili
us meus. Dicit

ei ieſus. Vade: fi
lius tuus viuit.
Credidit homo
ſermoni quem
dixit ei ieſus: et
ibat. Jam autē
eo deſcendēte: ſer
ui occurrerūt ei.
et nunciauerūt
dicētes quia fi
lius eius viueret.
Interrogabat
ergo horam ab
eis: in qua me
lius habuerat.
Et dixerunt ei:
quia heri hora
ſeptima reliq̄t
eū febris. Cog
nouit ergo pa
ter q̄ illa hora
erat: in qua di
xit ei ieſus filius
tuus viuit. Et
credidit ipſe: et
domus eius tota.

Dñica. xxij. post penthecoſ. Scḋm matheū. xviij.

In illo tēpore
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis. Si
mile eſt regnū
celorū homini re
gi: q̄ voluit ra
tionē ponere cū
ſeruis ſuis. Et cū
cepiſſet rationē
ponere: oblatus
eſt ei vnus qui
debebat decē mi
lia talēta. Cum
autē nō habe
ret vnde redderet:
iuſſit eū dñs
venūdari. et vx
orē eius et filios
et omnia que

habebat unde red
di. Procidens au
tem servus ille:
orabat eum di
cens. Patientiā
habe in me: et
omnia reddam
tibi. Misertus
autē dns servi
illius. dimisit e
um: et debitum
dimisit ei. Egres
sus aūt servus
ille: invenit v
nū de conservis
suis. qui debebat
ei centū denari
os. et tenēs suf
focabat eū di
cens. Redde qd
debes. Et proci
dens conservus
eius: rogabat
euz dicēs. Patiē
tiam habe in
me: et ōnia red
dam tibi. Ille aūt
noluit: sed abijt
et misit eum in
carcerem. donec
redderet debituz.
Videntes autē cō
servi eius q̄ fie
bant: cōtristati
sunt valde. Et ve
nerunt: et narra
uerunt dno suo
omnia q̄ facta
fuerant. Tūc vo
cavit illūz dns
suus: et ait illi.
Serve neq̄: om
ne debitū dimisi
tibi. quoniā ro
gasti me. Nonne
ergo oportuit et
te misereri cōser
ui tui. sicut et

ego tıu misert9
sum? Et iratus
dns eius: tradi
dit eu tortoribꝰ
quo adusqꝫ red
deret vniuersuz
debitum. Sic et
pater meus cele
stis faciet vob:
si non remiseri
tis vniusquisqꝫ
fratri suo: de cor
dibus vestris.

Dnica. xxiiij. post penthecosten. Secundu mat. xxij.

In illo tempore.
Abeuntes phari
sei: consiliu inie
runt. vt caperet
iesum in sermo
ne. Et mittunt
ei discipulos su
os cum herodi
anis: dicentes.
Magister: scimꝰ
quia verax es ꝫ
viam dei in veri
tate doces: et no
est tibi cura de
aliquo. Non enim
respicis psonā
hominuz. Dic
ergo nobis: qd
tibi videtur. licet
censu dari cesari
an non? Cog
nita autē iesus
nequitia eoꝝ:
ait. Quid me
tētatis hypocri
te? Ostendite
mihi nūmisma
census. At illi
obtulerunt ei
denarium. Et
ait illis iesus.
Cuiꝰ est imago

hec et superscriptio? Dicunt ei. Cesaris. Tunc ait illis. Reddite ergo que sunt cesaris cesari: et que sunt dei deo.

Dominica. xxv post penthecosten. Secundum iohannem. vi.

In illo tempore. Cum subleuasset oculos iesus. et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum: dicit ad philippum. Unde ememus panes vt manducent hi? Hoc autem dicebat temptans eum. Ipse enim sciebat quid esset facturus. Respondit ei philippus. Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis: vt vnusquisque modicum quid accipiat. Dicit ei vnus ex discipulis eius: andreas frater simonis petri. Est puer vnus hic: qui habet quinque panes ordeaceos: et duos pisces. Sed hec quid sunt inter tantos? Dicit ergo iesus. Facite homines discumbere. Erat autem fenum

Dñica. xxv. poſt penthe.

multū in loco. Diſcubuerunt ergo viri: nume ro quaſi quin qꝫ milia. Accepit ergo ieſus pa nes: et cū grati as egiſſet. diſtri buit diſcūbenti bus. Similiter et ex piſcibus: quantum vole bant. Ut autē impleti ſunt: dixit diſcipulis ſuis. Colligite que ſuperaue runt fragmen ta: ne pereant. Collegerunt er go: et impleue runt duodecim cophinos frag mentorum ex quinqꝫ panibꝰ ordeaceis. que ſuperfuerūt his qui manduca uerant. Illi er go homines cū vidiſſent quod fecerat ſignum: dicebant. Quia hic eſt vere pro pheta: qui ven turus eſt ī mun dum.

Expliciunt euan gelia per annū de tempore.

Sequuntur euã
gelia de sanctis.
Et primo in na
tali sancti Ste
phani pthomar
tyris euangeliũ



Secundum ma
theũ. xxiij
In illo te
pore. Di
cebat iesus tur
bis iudeorum:
et principibus
sacerdotuꝫ. Ecce
ego mitto ad
vos prophetas
et sapientes et
scribas: et ex il
lis occidetis ⁊ cru
cifigetis. et ex eis
flagellabitis in
synagogis ve
stris. et persequẽ
mini de ciuitate
in ciuitatem. vt
veniat sup vos
omnis sanguis
iustus qui effu
sus est super ter
ram a sãguine
abel iusti. vsqꝫ
ad sanguinem
zacharie filij ba
rachie quem oc
cidistis inter te
plum et altare.
Amen dico vo
bis: veniet hec
omnia super

generationem istam. Hierusalem hierusalez. que occidis prophetas. et lapidas eos qui ad te missi sunt: quotiens volui congregare filios tuos quemadmoduz gallina congregat pullos suos sub alas. et noluisti. Ecce: relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico enim vobis: non me videbitis amodo donec dicatis. Benedictus qui venit: in nomine domini.

In natali sancti iohannis euangeliste. Secundū iohannem. xxi.

In illo tempore. Dixit iesus petro. Sequere me. Conuersus petrus: vidit illum discipulū quem diligebat iesus sequentē. qui et recubuit in cena super pectus eius. et dixit. domine quis est qui tradet te. Hunc ergo cum vidisset petrus: dixit iesu. Domine: hic autē quid? Dicit ei iesus. Sic eum volo ma

nere: donec ve
niam. Quid ad
te? Tu me sequere.
Exiuit ergo ser
mo iste inter fra
tres: quia disci
pulus ille nō
moritur. Et nō
dixit ei iesus
quia non mo
ritur: sed sic e
um volo ma
nere donec veni
am. quid ad te.
Hic est discipu
lus ille qui tes
timonium per
hibet de his: et
scripsit hec. Et
scimus quia
verum est testi
monium eius.

Sanctorū inno
centum. Scd'm
matheum. ij.

In illo tempo
re. Angelus
domini apparu
it in somnis io
seph dicēs. Sur
ge et accipe pu
erum et matrē
eius. et fuge in
egyptum: et es
to ibi vsq3 dum
dicam tibi. Fu
turum est enī:
vt herodes que
rat puerū ad
perdendum eū.
Qui cōsurgēs
accepit puerū
et matrem ei9
nocte: et secessit
in egyptū. Et
erat ibi vsq3 ad
obitū herodis:
vt adimplere

tur quod dictū est a domino per prophetam dicentem. Ex egipto vocaui filiū meum. Tunc herodes videns quoniam illusus esset a magis: iratus est valde. Et mittēs occidit omnes pueros qui erant in bethleem et in omnibus finibus eius a bimatu et infra: secundum tempus quod exquisierat a magis. Tunc adimpletum est: quod dictum est per hieremiam prophetam dicentem. Vox in rama audita est: ploratus et vlulatus multus: rachel plorans filios suos. Et noluit consolari: q̄r nō sunt.

Sancti Thome cantuariensis archiepiscopi et martyris. Scd'm iohannem. xij.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Amē amē dico vobis: nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit ip

ſum ſoluz ma
net. Si autem
mortuum fue
rit: multū fru
ctū affert. Qui
amat animaz
ſuam: perdet
eam. Et qui o
dit animaz ſu
am in hoc mū
do: in vitā eter
nam cuſtodit
eam. Si q̄s mi
hi miniſtrat:
me ſequatur.
Et vbi ſuz ego:
illic et miniſter
meus erit. Si
quis mihi mi
niſtrauerit: ho
norificabit eū
pater meus.

Silueſtri pape
et confeſſoris.

Secundum ma
theum. xxv.

In illo tem
pore. Dixit
ieſus diſcipulis
ſuis parabolā
hanc. Homo
quidaz peregre
proficiſcens vo
cauit ſeruos ſu
os: et tradidit
illis bona ſua.
Et vni dedit qn
qz talenta: alij
autē duo. alij
vero vnum. v
nicuiqz ſecundū
propriam virtu
tem: et profect9
eſt ſtatim. Abi
it autē qui quī
qz talenta acce
perat: et opera
tus eſt in eis. et

lucratus eſt ali
a quinqꝫ. Simi
liter qui duo ac
ceperat: lucratꝰ
eſt alia duo. Qui
autem unū ac
ceperat: abiēs
fodit in terraꝫ.
et abſcondit pe
cuniam domi
ni ſui. Poſt mł
tum vero tēpo
ris: venit domi
nus ſeruorum
illorum. et po
ſuit rationem
cum eis. Et ac
cedens qui quī
qꝫ talenta acce
perat: obtulit
alia quinqꝫ ta
lenta dicens.
Domine: quin
qꝫ talenta tra
didiſti mihi: ec
ce alia quinqꝫ
ſuperlucratus
ſum. Ait illi do
minus eius.
Euge ſerue bo
ne et fidelis: qꝛ
ſuper pauca fu
iſti fidelis. ſupra
multa te conſti
tuam. intra in
gaudium do
mini tui. Acceſſit
autem et qui
duo talenta ac
ceperat: et ait.
Domine. duo
talenta mihi
tradidiſti: ecce
alia duo lucra
tus ſum. Ait il
li dominus eiꝰ.
Euge ſerue bo
ne et fidelis: qꝛ

ſuper pauca fu
iſti fidelis. ſupra
multa te conſti
tuam. Intra in
gaudium: do
mini tui.

In octaua ſanc
ti ſtephani. euã
gelium dicit̃ vt
in die.

In octaua ſancti
iohannis euãge
liſte euangelium
vt in die.

In octaua ſanc
torum innocen
tium euangeliũ
vt in die.

Guillermi epiſ
copi et confeſſo
ris. Secundum
lucam. xij.

In illo tempore
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis. Sit
lumbi veſtri pre
cincti: et lucerne
ardentes. Et vos
ſimiles homini
bus expectanti
bus dominum
ſuum. quando
reuertatur a nup
tijs: vt cum ve
nerit et pulſaue
rit. confeſtim a
periant ei. Bea
ti ſerui illi: quos
cum venerit do
minus. inuene
rit vigilantes.
Amen dico vo
bis: qꝫ p̃cinget
ſe. et faciet illos
diſcumbere. et
tranſiens mini
ſtrabit illis. Et
ſi venerit in ſe

cuncta vigilia.
et ſi in tertia vi
gilia venerit. et
ita invenerit: be
ati ſunt ſervi il
li. Hoc autē ſci
tote: quoniam
ſi ſciret paterfa
milias qua ho
ra fur veniret.
vigilaret utiqȝ.
et non ſineret
perfodi domuȝ
ſuam. Et vos
eſtote parati:
quia qua hora
non putatis: fi
lius hominis
veniet.

Felicis in pincis
cōfeſſoris. Secun
dū Lucam. r.

In illo tempore
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis: Qui
vos audit: me
audit. Et qui
vos ſpernit. me
ſpernit. Qui au
tem me ſpernit:
ſpernit euȝ qui
me miſit. Rever
ſi ſunt autem
ſeptuaginta duo
cum gaudio: di
centes. Domine.
etiam demonia
ſubiciuntur
nobis in nomi
ne tuo. Et ait
illis. Videbam
ſathanā: ſicut
fulgur de celo
cadentem. Ecce
dedi vobis pote
ſtatem calcādi
ſupra ſerpentes
et ſcorpiones et

ſupra omnem
virtutem inimi
ci: et nihil vos
nocebit. Verum
tamen in hoc
nolite gaudere:
quia ſpiritus
vobis ſubijciū
tur. Gaudete au
tem. qꝛ nomīa
veſtra: ſcripta
ſunt in celis.

In natali ſancti
marcelli pape et
martyris Euan
gelium.

Homo quidam
peregre proficiſ.
folio. Cxxxi.

Anthonij confeſ
ſoris. Secundum
matheum. xix.

In illo tempore.
Dixit ſimon pe
trus ad ieſum.
Ecce nos reliqui
mus omnia: et
ſecuti ſumus te.
Quid ergo erit
nobis? Jeſus au
tem: dixit illis.
Amen dico vo
bis: qꝛ vos qui
ſecuti eſtis me
in regeneratio
ne. cum ſederit
filius hominis
in ſede maieſta
tis ſue. ſedebitis
et vos ſuper ſe
des duodecim. iu
dicantes duode
cim tribus iſra
el. Et omnis q̄
reliquerit domū
vel fratres aut
ſorores aut pa
trem aut matrē

aut vxorem/ aut filios/ aut agros propter nomen meum: centuplū accipiet: et vitā eternā possidebit

Prisce virginis et martyris Secundum matheum. xiii.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis parabolam hāc. Simile est regnū celorum thesauro abscondito in agro: quem qui invenit homo abscondit. et pre gaudio illius vadit et vēdit universa q̄ habet. et emit agrum illum. Iterum simile est regnum celorum homini negociatori: querēti bonas margaritas. Inventa autem una preciosa margarita: abijt et vendidit omnia q̄ habuit et emit eam. Iterum simile est regnū celorum sagene misse in mare: et ex omni genere piscium congreganti. Quā cum impleta esset educentes. et secus littus sedētes: elegerūt bonos in vasa ma

los autē foras
miſerunt. Sic e
rit in conſūma
tione ſeculi. Ex
ibunt angeli.
et ſeparabunt
malos de medi
o iuſtorum: et
mittent eos in
caminū ignis.
Ibi erit fletus:
et ſtridor dentiū.
Intellexiſtis hec
omnia? Dicūt
ei. Etiam domi
ne. Ait illis. Ideo
omnis ſcriba do
ctus in regno ce
lorum. ſimilis
eſt homini pa
trifamilias: qui
profert de the
ſauro ſuo: no
ua et vetera.

Fabiani et ſeba
ſtiani martyrū.
Secundum. Lu
cam. vi.

In illo tempo
re. Deſcendēs
ieſus de monte:
ſtetit in loco cā
peſtri. et turba
diſcipulorū eius.
et multitudo co
pioſa plebis ab
omni iudea et ihe
ruſalem et ma
ritima tyri et ſi
donis. qui vene
rant vt audirēt
eum. et ſanaren
tur a languori
bus ſuis. Et qui
vexabantur a
ſpiritibus immū
dis: curabantur.
Et omnis turba

querebat eum tangere: q̄a vir tus de illo exibat. et sanabat om nes. Et ipse ele uatis oculis in discipulos suos: dicebat. Beati pauperes: quia vestrum est reg num dei. Beati qui nunc esuri tis: quia saturabimini. Beati qui nūc fletis: quia ridebitis. Beati eritis cū vos oderint ho mines. et cum separauerit vos: et exprobrauerit et eiecerint no men vestrū tan quam malum: propter filium hominis. Gau dete in illa die et exultate: ecce enim merces ve stra: multa est in celo.

Agnetis v̄ginis et martyris Secundum ma theum. xxv.

In illo tempo re. Dixit ies͡ꝫ discipulis suis parabolā hanc Simile est reg num celorum decem virginibꝫ: que accipientes lampades suas exierunt obuiā sponso et spon se. Quinq̄ꝫ autē ex eis erant fa

tue: et quinqꝫ
prudentes. Sed
quinqꝫ fatue:
acceptis lampa
dibus nō ſump
ſerunt oleum
ſecum. Pruden
tes vero: accepe
runt oleum in
vaſis ſuis cum
lāpadib9. Mo
ram autem fa
ciente ſponſo:
dormitauerunt
omnes et dor
mierunt. Me
dia autem no
cte clamor fac
tus eſt: ecce ſpō
ſus venit. exite
obuiā ei. Tunc
ſurrexerūt om
nes virgines il
le: et ornauerūt
lampades ſuas.
Fatue autem ſa
pientibus dixe
runt. Date no
bis de oleo vrō:
quia lampades
noſtre extinguū
tur. Responde
runt prudentes
dicentes. Ne for
te non ſufficiat
nobis et vobis:
ite potius ad vē
dentes et emite
vobis. Dum au
tem irent emere:
venit ſponſus.
Et que parate
erant intrauerūt
cum eo ad nup
tias: et clauſa
eſt ianua. No
uiſſime vero ve
niunt et relique

virgines: dicen
tes. Domine do
mine: aperi no
bis. At ille reſpō
dens: ait. Amen
dico vobis: ne
ſcio vos. Vigi
late itaqꝫ: quia
neſcitis diē ne
qꝫ horam.

De ſancto vincen
tio martyre euā
gelium.

Amen amē di
co vobis. Niſi
granū frumen
ti. folio. Cxxx.

In conuerſione
ſancti apoſtoli
pauli. Euange
lium.

Dixit ſimō pe
trus ad ieſum.
Ecce nos reliq̄
mus omnia.
folio. Cxxxiij.

Agnetis ſecundo
euangelium.

Simile eſt reg
num celoꝝ the
ſauro abſcōdi
to. folio. Cxxxiij.

De ſctō Juliano
epiſcopo confeſſ.
euangelium.

Homo quidam
peregre profiſciſ
cēs. folio. Cxxi.

In profeſto puri
ficatiōis marie
euangelium

Loquente ieſu
ad turbas extol.
folio. Clxxvij

In feſto purifica
tionis virginis
marie. Secundū
lucam. ij.

In die purificationis.



In illo
tempo
re. Poſt
quam impleti
ſunt dies pur
gationis mari
e ſecundum le
gem moyſi: tu
lerunt ieſuz in
hieruſalem vt
ſiſterent eum
domino. ſicut
ſcriptum eſt in
lege domini. q̄a
omne maſculi
num adaperiēs
vuluam. ſanc
tum domino vo
cabitur. Et vt
darent hoſtiam
ſecunduz quod
dictum eſt in le
ge domini: par
turturum. aut
duos pullos co
lumbarum. Et
ecce homo erat
in hieruſalem
cui nomē ſime
on: et homo iſ
te iuſtus ꝛ timo
ratus. expectās
conſolationem
iſrael. et ſpiritꝰ
ſanctus erat in
eo. Et reſpōſuz
acceperat a ſpi
rituſancto: non

visurum se mortem. nisi prius videret christum domini. Et venit in spiritu in templum. Et cum inducerent puerum iesum parentes eius. ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo: et ipse accepit eum in ulnas suas. et benedixit deum. et dixit. Nunc dimittis servum tuum domine secundum verbum tuum in pace: quia viderunt oculi mei salutare tuum. quod parasti ante faciem omnium populorum. lumen ad revelationem gentium: et gloriam plebis tue israel.

In die octavo et sabbato infra octavas purificationis evangelium ut in die.

De sancta agatha virgine et martyre evangelium Simile est regnum celorum decem virginibus folio. cxxxiiij

Valentini martyris. Secundum matheum. x.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis

ſuis. Nolite ar
bitrari: quia ve
nerim pacē mit
tere in terrā. Nō
veni pacem mit
tere: ſed gladiū.
Veni enim ſepa
rare hominem
aduerſus patrē
ſuum. et filiam
aduerſus matrē
ſuam: et nurū
aduerſus ſocrū
ſuam. et inimi
ci hominis do
meſtici eiꝰ. Qui
amat patrem
aut matrē pluſ
quam me: non
eſt me dignus.
Et qui amat fi
lium aut filiā
ſuper me: non
eſt me dignus.

Et qui non acci
pit crucē ſuam
et ſequitur me:
non eſt me dig
nus. Qui inue
nit animam ſu
am: perdet illā.
Et qui perdide
rit animam ſu
am propter me:
inueniet eam.
Qui recipit vos:
me recipit. Et
qui me recipit:
recipit eum qui
me miſit. Qui
recipit ꝓphetā
in nomine pro
phete: mercedem
prophete accipi
et. Et qui recipit
iuſtum in nōie
iuſti: mercedem
iuſti accipiet.

Et quicumque po
tum dederit uni
ex minimis istis
calicem aque fri
gide tantum in
nomine discipu
li: amen dico vo
bis: non perdet
mercedem suam.

In cathedra sancti
petri apostoli
Secundum mat
theum. xvi.

In illo tempore.
Venit iesus in
partes cesaree
philippi: et inter
rogabat discipu
los suos dicens.
Quem dicunt
homines esse fi
liū hominis?
At illi dixerunt.
Alij iohannem
baptistam. alij
autem heliam.
alij vero hiere
miam: aut v
num ex prophe
tis. Dicit illis ie
sus. Vos autē
quem me esse di
citis? Respondēs
simon petrus:
dixit. Tu es chris
tus filius dei
uiui. Respondēs
autem iesus: dix
it ei. Beatus es
simō bariona:
quia caro et sā
guis non reue
lauit tibi. sed pa
ter meus qui in
celis est. Et ego
dico tibi. quia
tu es petrus: et
super hāc petrā

edificabo eccleſi
am meam. et
porte inferi nō
preualebunt ad
uerſus eam. Et
tibi dabo claues
regni celorū. Et
quodcunqȝ liga
ueris ſuper ter
ram: erit liga
tum in celis. Et
quodcunqȝ ſol
ueris ſuper ter
ram: erit ſolu
tum et in celis.

Mathie apoſto
li. Secundū Jo
hannem. xv.

In illo tempore.
Dixit ieſus diſci
pulis ſuis. Hoc
eſt preceptū me
um. ut diligatis
inuicem: ſicut
dilexi vos. Ma
iorem hac dilec
tionem nemo
habet: ut aīam
ſuam quis po
nat pro amicis
ſuis. Vos amici
mei eſtis: ſi fece
ritis que ego pre
cipio vobis. Iā
non dicam vos
ſeruos: quia ſer
uus neſcit quid
faciat dominus
eius. Vos autē
dixi amicos: qr
omnia quecun
qȝ audiui a pa
tre meo: nota
feci vobis. Nō
vos me elegiſtis:
ſed ego elegi vos:
et poſui vos ut
eatis. et fructū

afferatis. et fruc
tus veſter mane
at: vt quodcum
qз petieritis pa
trem in nomine
meo: det vobis.

De ſācto thoma
de aquino euan
gelium.

Dixit ſimon pe
trus ad ieſum.
Ecce nos reliqui
mus omnia.
folio. Cxxxiij.

De ſancto grego
rio papa euange
lium

Homo quidam
peregre proficiſ.
folio. Cxxxi.

De ſancto vene
dicto abbate eu
angelium.

Dixit ſimon pe
trus ad ieſum.
Ecce nos reliqui
mus omnia.
folio. Cxxxiij.

In annunciatio
ne glorioſe virgi
nis marie Secū
dum Lucam.
primo capitulo.

In illo tem
pore. Miſ
ſus eſt an
gelus gabriel a
deo in ciuitatem
galilee cui nomē
nazareth. ad vir
ginem deſpon
ſatam viro cui
nomen erat io
ſeph. de domo
dauid: et nomē
virginis maria.
Et ingreſſus an
gelus ad eam:



dixit. Aue grati
a plena: domi
nus tecum. Be
nedicta tu ī mu
lieribus. Que cū
audiſſet. turba
ta eſt in ſermo
ne eius: et cogi
tabat qualis eſ
ſet iſta ſalutatio
Et ait angelus
ei. Ne timeas
maria: īueniſti
enim gratiam
apud deum. Ecce
concipies in vte
ro et paries fili
um: et vocabis
nomen eius ie
ſum. Hic erit ma
gnus: et filius
altiſſimi vocabi
tur. Et dabit illi
dominus deus
ſedem dauid pa
tris eius: et reg
nabit in domo
iacob ineternū.
et regni ei9 non
erit finis. Dixit
autem maria
ad āgeluȝ. Quō
modo fiet iſtud
quoniam virū
non cognoſco?
Et reſpondēs an
gelus: dixit ei.

Spiritus ſanct9
ſuperveniet in
te: Et virtus al
tiſſimi obūbra
bit tibi. Ideoqȝ
et quod naſce
tur ex te ſanctū:
vocabitur fili9
dei. Et ecce eliza
beth cognata
tua: et ipſa con
cepit filium in
ſenectute ſua.
Et hic menſis
eſt ſextus illi. q̄
vocatur ſterilis:
quia non erit
impoſſibile a
pud deum om̄e
verbum. Dixit
autem maria.
Ecce ācilla dn̄i.
Fiat mihi: ſcdȝ
verbum tuum.

Sancti ambroſij
epiſcopi et confeſ
ſoris. Secundū
matheū. xxiiij.

In illo tempo
re. Dixit ieſ9
diſcipulis ſuis.
Vigilate: quia
neſcitis qua ho
ra dominus veſ
ter ventur9 ſit.
Illud autem ſci
tote: quoniam
ſi ſciret paterfa
milias qua ho
ra fur ventur9
eſſet. vigilaret
utiqȝ et non ſi
neret perfodi
domum ſuam.
Ideo et vos eſto
te parati: quia
qua neſcitis ho
ra filius homi

nis venturus
est. Quis putas
est fidelis seruꝰ
et prudēs. quē
constituit dn̄s
suus sup̄ fami
liam suam. vt
det illis cibum
in tempore? Be
atus ille seruꝰ:
quem cum ve
nerit dominus
eius. inuenerit
sic facientem.
Amen dico vo
bis: quoniā
super omnia
bona sua: con
stituet eum.

Tiburtij valeria
ni et maximi
martyrum. Se
cundum mathe
um. x.

In illo tempo
re. Dixit iesꝰ
discipulis suis.
Ecce ego mitto
vos: sicut oues
in medio lupo
rum. Estote er
go prudentes si
cut serpentes:
et simplices si
cut columbe. Ca
uete autem ab
hominibꝰ. Tra
dent enim vos
in concilijs: et
in synagogis
suis flagellabūt
vos. Et ad pre
sides et ad reges
ducemini prop
ter me: in testi
monium illis
et gentibꝰ. Cū
autem tradent

vos. nolite cogi
tare quomodo
aut quid loqua
mini. Dabitur
enim vobis in
illa hora: quid
loquamini. Nō
enim vos estis
qui loquimini:
sed spiritus pa
tris vestri q̄ lo
quitur in vob̄.
Tradet autē fra
ter fratrem in
mortem: et pa
ter filium. et in
surgent filij in
parentes. et mor
te eos afficient.
Et eritis odio
omnibus: pro
pter nomē me
um. Qui autē
perseuerauerit
usq; in finem:
hic saluus erit

Sancti Georgij martyris.



Secundum Lucam.

ix. capit.
In illo
tempo
re. Dixit
iesus discipulis
suis. Siquis vult
post me venire:
abneget semet
ipsum. et tollat

crucem suã quo
tidie et sequat
me. Qui enim
voluerit aĩam
suam saluam
facere: perdet
illam. Nã qui
perdiderit ani
mam suã prop
ter me: saluã
faciet illã. Quid
enim proficiat
homo si lucre
tur vniuersũ
mundũ. se au
tem ipsum per
dat. et detrimen
tum sui faciat?
Nam qui me
erubuerit et me
os sermones:
hunc filius ho
minis erubes
cet cum venerit
in maiestate su
a/ et patris/ et
sanctorum an
gelorum. Dico
autem vobis:
vere sunt aliq
hic stantes. qui
non gustabunt
mortem: donec
videant regnũ
dei.

Marci euangeli
ste. Secundum
iohannem. xv.

In illo tempo
re. Dixit iesus
discipulis suis
Ego sum vitis
vera: et pater me
us agricola est.
Omnẽ palmitẽ
in me non feren
tem fructum tol
let eum: et om

nem q̇ fert fruc
tum purgabit
eum. vt fructū
plus afferat.
Iam vos mun
di eſtis: propt᷑
ſermonez quez
locutus ſuz vo
bis. Manete in
me: et ego ī vo
bis. Sicut pal
mes nō poteſt
facere fructum
a ſemetipſo ni
ſi manſerit in
vite: ſic nec vos
niſi in me man
ſeritis. Ego ſuz
vitis: ⁊ vos pal
mites. Qui ma
net in me ⁊ ego
in eo. hic fert
fructum multū:
quia ſine me
nihil poteſtis fa
cere. Si quis in
me non manſe
rit: mittetur fo
ras ſicut palmes
et areſcet. et col
ligent eum. ⁊ in
ignem mittent.
et ardet. Si man
ſeritis in me et
verba mea in
vobis manſe
rint: quodcū
q; volueritis pe
tetis. et fiet vo
bis. In hoc cla
rificatus eſt pa
ter meus: vt fru
ctum plurimū
afferatis. et effi
ciamini mei di
ſcipuli. Sicut di
lexit me pater:
et ego dilexi vos.

Manete in dilectione mea. Si precepta mea servaveritis. manebitis in dilectione mea: sicut et ego patris mei precepta servavi / et maneo in eius dilectione. Hec locutus sum vobis: ut gaudium meum in vobis sit: et gaudium vestrum impleatur.

De sancto vitale martyre. Euangelium.

Ego sum vitis vera. ut supra folio precedenti.

De sancto roberto euangelium.

Ecce nos reliquimus omnia. etc. folio. Cxxxiij.

De sancto Hugone abbate euangelium.

Ecce nos reliquimus omnia. etc. folio. Cxxxiij.

De sancto petro martyre euangelium.

Amen amen dico vobis. Nisi granum frumenti. folio. Cxxx.

Philippi et Jacobi apostolorum Secundum iohannem. xiiij.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Non turbetur

cor vestrum. Cre
ditis in deum:
et in me credite.
In domo patris
mei mansiones
multe sunt. Si
quo minus. dix
issem vobis: quia
vado parare vo
bis locum. Et si
abiero et prepa
rauero vobis
locum: iterum
venio. et accipi
am vos ad me
ipsum. et vbi
sum ego. et vos
sitis. Et quo ego
vado scitis: et vi
am scitis. Dicit
ei thomas. Do
mine: nescimus
quo vadis. Et
quomodo pos
sumus viam sci
re? Dicit ei iesus:
Ego sum via: et
veritas. et vita.
Nemo venit ad
patrem: nisi per
me. Si cognouis
setis me. et pa
trem meum vti
que cognouissetis.
et amodo cog
noscetis eum. et
vidistis eum.
Dicit ei philip
pus. Domine:
ostende nobis
patrem: et suffi
cit nobis. Dicit
ei iesus. Tanto
tempore vobis
cum sum. et non
cognouistis me?
Philippe: qui vi
det me: videt et

patrem. Quo modo tu dicis. ostende nobis patrem? Non credis quia ego in patre. et pater in me ē? Verba que ego loquor vobis: a meipso non loquor. Pater autem in me manens: ipse facit opa. Non creditis q̄a ego in patre. et pater in me est? Alioquin. propter opera ipsa credite. Amen amen dico vobis: qui credit in me. opera q̄ ego facio. et ipse faciet. Et maiora horum faciet: quia ego ad patrē vado. Et quodcunq̧ petieritis patrē in nomine meo. hoc faciam: ut glorificetur pater in filio. Si quid petieritis in nomine meo: hoc faciā.

In inuentione sce crucis. Scdm iohannem. iij.

In illo tempore. Erat homo ex phariseis nichodemus nomine: princeps iudeorum. Hic venit ad iesum nocte: et dixit ei.

Rabbi: ſcimus
quia a deo veni
ſti magiſter. Ne
mo enim poteſt
hec ſigna facere
que tu facis: ni
ſi fuerit deus cū
eo. Reſpondit
ieſus: et dixit ei.
Amen amen di
co tibi: niſi quis
natus fuerit de
nuo. nō poteſt
videre regnum
dei. Dicit ad eū
nichodemus.
Quomodo po
teſt homo naſ
ci cū ſit ſenex?
Nunquid po
teſt in ventrem
matris ſue ite
rato introire et
naſci? Reſpon
dit ieſus. Amē
amen dico tibi:
niſi quis rena
tus fuerit ex a
qua et ſpiritu.
non poteſt in
troire in regnū
dei. Quod natū
eſt ex carne: ca
ro eſt. Et quod
natum eſt ex
ſpiritu: ſpiritus
eſt. Non mire
ris quia dixi ti
bi: oportet vos
naſci denuo. Spi
ritus vbi vult
ſpirat: et vocē
eius audis. ſed
neſcis vnde ve
niat aut quo
vadat. Sic eſt
omnis: qui na
tus eſt ex ſpiri

tu. Respondit ni
chodemus: et dix
it ei. Quomodo
possunt hec fie
ri? Respondit
iesus: et dixit
ei. Tu es magis
ter in israel. et
hec ignoras?
Amen amen di
co tibi: quia qd
scimus loquimur.
et quod vidimus
testamur. et tes
timonium no
strum non acci
pitis. Si terrena
dixi vobis et nō
creditis: quomo
do si dixero vo
bis celestia crede
tis? Et nemo
ascendit in celū
nisi qui descen
dit de celo: filius
hominis qui est
in celo. Et sicut
moyses exalta
uit serpentem in
deserto: ita exal
tari oportet fili
um hominis.
ut omnis qui cre
dit in ipsū non
pereat: sed ha
beat vitam eter
nam.

Alexandri. Eventij et Theodoli martyrum. Secundū lucam. xxi.

In illo tempo
re. Dixit iesus
discipulis suis.
Cum audieritis
prelia et seditio
nes: nolite terre
ri. Oportet pri

nium hec fieri:
ſed nondum ſta
tim finis. Tunc
dicebat illis. Sur
get gens contra
gentem. et reg
num adverſus
regnum: et terre
motus magni
erunt per loca
et peſtilentie et
fames terroreſ
que de celo et ſig
na magna erunt.
Sed ante hec o
mnia. inicient vo
bis manus ſu
as et perſequen
tur: tradentes
in ſynagogas
et cuſtodias.
trahentes ad re
ges et preſides.
propter nomen
meum. Contin
get autem vobis
in teſtimonium.
Ponite ergo in
cordibus veſtris:
non premedita
ri quemadmo
dum reſponde
atis. Ego enim
dabo vobis os
et ſapientiam:
cui non poterunt
reſiſtere et con
tradicere omnes
adverſarii veſtri.
Trademini autem
a parentibus
et fratribus et
cognatis et a
micis: et morte
afficient ex vobis.
Et eritis odio
omnibus: prop
ter nomen meum.

Et capillus de capite vestro nõ peribit. In pati entia vr̃a: possi debitis animas vestras.

De ſancto iohan ne euangeliſta ante portam la tinam euãgeliũ

Dixit iesus pe tro. Sequere me. folio. Cxxix.

De ſancto petro confeſſore euan gelium.

Vigilate: quia neſcitis q̃ hora. folio. Cxxxix

Gordiani ⁊ Epi machi martyrũ Secundum ma theum. xxiiij.

In illo tempore. Sedente ieſu ſu per montẽ oli ueti: acceſſerunt ad eum diſcipu li ſecreto dicẽtes. Dic nobis quã do hec erunt: et quod ſignum aduentus tui. et conſumma tionis ſeculi. Et reſpondens ie ſus dixit eis. Vi dete: ne q̃s vos ſeducat. Multi enim venient in nomine me o. dicentes. ego ſum chriſtus: et multos ſeducẽt. Audituri enim eſtis prelia: et opiniones pre liorum. Videte

ne turbemini.
Oportet enim
hec fieri: ſed nō
dum eſt finis.
Conſurget enī
gens in gentem.
et regnū in reg
num: et erunt
peſtilentie et fa
mes. et terremo
tus per loca. Hec
autem omnia:
initia ſunt do
lorum. Tūc tra
dent vos in tri
bulationem. et
occident vos:
et eritis odio
omnibus gen
tibus propter
nomen meum.
Et tunc ſcanda
lizabūtur mul
ti. et inuicē tra
dent: et odio ha
bebunt inuicē.
Et multi pſeu
do prophete ſur
gent: et ſeducēt
multos. Et quo
niam abunda
uit iniquitas:
refrigeſcet chari
tas multorum.
Qui autem per
ſeuerauerit vſ
q3 in finē: hic
ſaluus erit.

Sanctorū nerei
achillei atq3 pā
cratii martyrū
Secundum ma
theum. xix.

In illo tempo
re. Acceſſerunt
ad ieſum pha
riſei: tentantes
eum et dicētes.

Si licet homini
dimittere vxorē
ſuam quacūq;
ex cauſa? Qui
reſpondens ait
eis. Non legiſ
tis quia qui fe
cit ab ĩitio. maſ
culum et femi
nam fecit eos?
Et dixit. Prop
ter hoc dimittet
homo patrem
et matrem. & ad
herebit vxori ſu
e: et erunt duo
in carne vna.
Itaq; iam non
ſunt duo: ſed
vna caro. Quod
ergo deus con
iunxit: homo
non ſeparet. Di
cunt illi. Quid
ergo moyſes
mandauit dari
libellum repu
dii. et dimittere?
Ait illis. Quoni
am moyſes ad
duritiã cordis
veſtri permiſit
vobis dimittere
vxores veſtras:
ab initio autē
non fuit ſic. Di
co autē vobis:
quia quicunq;
dimiſerit vxorē
ſuam niſi ob
fornicationem.
et aliã duxerit.
mechatur. Et
qui dimiſſam
duxerit: mecha
tur. Dicunt ei
diſcipuli eius.
Si ita eſt cauſa

hominus cum vxore: non expe dit nubere. Qui dixit: Non omnes capiunt verbum istud: sed quibus datum est. Sunt enim eunuchi: qui de matris vtero sic nati sunt. Et sunt eunuchi: qui facti sunt ab hominibus Et sunt eunuchi: qui se ipsos castrauerunt propter regnum celorum. Qui potest capere: capiat.

De sancto Iuone confessore euangelium.

Ecce nos reliquimus omnia. et folio. Cxxxiii.

De sancto vrbano papa et martyre euangelium

Homo quidam peregre proficis. folio. Cxxxi.

Nichomedis martyris. Secundum marcum viii. et ix cap.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Si quis vult me sequi: deneget semetipsum. et tollat crucem suam et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam saluam

facere: perdet e
am. Qui autē
perdiderit aīam
suam ꝑpter me
et propter euā
gelium: saluā
eam faciet. Quid
enim proderit
homini si lucre
tur mundum
totum. et detri
mentum faciat
anime sue? Aut
quid dabit ho
mo communita
tionis pro ani
ma sua? Qui
enim me confe
ssus fuerit et me
a verba in gene
ratione ista ad
ultera et pecca
trice: et filius ho
minis confite
bitur eum cum
venerit in glori
a patris sui cū
angelis sanctis.
Et dicebat illis.
Amen dico vob:
sunt quidam de
hic stantibus. q
non gustabunt
mortem. donec
videant regnū
dei: veniens in
virtute.

Marcellini et pe
tri martyrum
Secundū iohan
nem. xvi.

In illo tempo
re. Dixit iesus
discipulis suis.
Amen amen di
co vobis: quia
plorabitis et fle
bitis vos. mun

dus autem gau
debit. Vos autē
contristabimini:
sed tristitia vrā
vertetur in gau
dium. Mulier
cum parit tristi
tiam habet: quia
venit hora eius.
Cum autem pe
pererit puerum:
iam non memi
nit pressure pro
pter gaudium.
quia natus est
homo in mun
dum. Et vos i
gitur: nunc qui
dem tristitiā ha
betis. Iterum au
tem videbo vos:
et gaudebit cor
vestrum. Et gau
dium vestrum:
nemo tollet a
vobis.

Primi et feliciani martyrum. Secundum matheum. v.

In illo tempo
re. Videns tur
bas iesus: ascen
dit in montem.
Et cum sedisset
accesserunt ad
eum discipuli
eius: et aperiēs
os suum doce
bat eos dicens.
Beati pauperes
spiritu: quoniā
ipsorum est reg
num celorum.
Beati mites: quo
niam ipsi possi
debunt terram.
Beati qui lugent:

150

quoniam ipsi consolabuntur. Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam: quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde: quoniam ipsi deum videbunt. Beati pacifici: quoniam filii dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam: quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis homines. et persecuti vos fuerint. et dixerint omne malum adversum vos mentientes: propter me. Gaudete in illa die et exultate: quoniam merces vestra: copiosa est in celis.

De sancto barnaba apostolo euangelium.

Hoc est preceptum meum ut diligatis. folio. Cxxxviii.

De sanctis basilide. cirino. nabore. nazario. martyribus euangel.

Ecce ego mitto vos folio. Cxl.

Marci et marcel
liani martyrum
Secundum. Lu
cam xij.
In illo tempore.
Dixit iesus disci
pulis suis. Atten
dite a fermento
phariseorum: qd
est hypocrisis.
Nihil autē oper
tum est quod nō
reueletur: neqꝫ
absconditū qd
non sciatur. Quo
niam que in te
nebris dixistis.
in lumine dicen
tur: et quod in
aure locuti estis
in cubiculis. pre
dicabitur in tec
tis. Dico autem
vobis amicis
meis: ne terrea
mini ab his qui
occidunt corpꝰ.
et post hec non
habent ampli
us quid faciant.
Ostendam autē
vobis: quem ti
meatis. Timete
eum: qui post
quam occiderit
habet potestatē
mittere in gehē
nam. Ita dico
vobis: hunc ti
mete. Nōne quī
qꝫ passeres vene
unt dipondio?
Et unus ex illis
non est in obli
uione corā deo.
Sed et capilli
capitis vestri:
omnes numera

ti ſunt. Nolite
ergo timere: mul
tis paſſeribus
pluris eſtis. Di
co autem vobis.
Omnis quicun
q; confeſſus fue
rit me coraȝ ho
minibus: et fili
us hominis cō
fitebitur illum
coram angelis
dei. Qui autem
negauerit me
coram homini
bus: negabitur
coram angelis
dei.

Geruaſij et Pro
thaſij martyrū
Secundum mar
cum. xiij.

In illo tempore.
Cum egrederetur
ieſus de templo:
ait illi vnus de
diſcipulis ſuis.
Magiſter: aſpi
ce quales lapides:
et quales ſtruc
ture. Et reſpon
dens ieſus: ait
illi. Vides has ō
nes magnas e
dificationes?
Non relinquetur
lapis ſup lapi
dem: qui nō de
ſtruatur. Et cū
ſederet in mōte
oliuarum con
tra templuȝ: in
terrogabant eū
ſeparatī petrus
et iacobus et io
hannes et ādre
as. Dic nobis
quando iſta fiet.

et quod ſignum
erit quando hec
omnia incipient
conſummari?
Et reſpondens
ieſus: cepit dice
re illis. Videte:
ne quis vos ſe
ducat. Multi e
nim venient in
nomine meo di
centes quia ego
ſum: et multos
ſeducent. Cum
audieritis autem
bella et opinio
nes bellorum: ne
timueritis. Opor
tet enim hec fie
ri: ſed nondum
finis. Exurget
autem gens ſu
per gentem. et
regnum ſuper
regnum: et erunt
terremotus per
loca et fames.
Initium dolorum
hec. Videte autem
voſmetipſos.
Tradent enim
vos in concilijs:
et in ſynagogis
vapulabitis.
Et ante preſides
et reges ſtabitis
propter me: in
teſtimonium illis.
Et in omnes
gentes primum
oportet predica
ri euangelium.
Et cum duxerint
vos tradentes:
nolite precogita
re quid loqua
mini. ſed quod
datum fuerit vo

bis in illa hora.
id loquimini.
Non enim eſtis
vos loquētes:
ſed ſpiritus ſan
ctus. Tradet au
tem frater fra
trem in mortē:
et pater filium.
Et conſurgent
filij in parētes:
et morte eos af
ficient. Et eritis
odio omnibꝰ:
propter nomē
meum. Qui au
tem ſuſtinuerit
in finem: hic
ſaluus erit.

In vigilia ſancti
iohannis bapti
ſte. Initiū ſancti
euangelij Scdm
lucam. primo.

Fuit in die
bus herodis
regis iudee. ſacer
dos quidam. no
mine zacharias
de vice abia: et
uxor illi de filia
bus aaron. et
nomen eius eli
zabeth. Erant
autem iuſti am
bo ante deum:
incedentes in om
nibus manda
tis et iuſtificati
onibus domini
ſine querela. Et
non erat illis fi
lius: eo qđ eſſet
elizabeth ſterilis.
et ambo proceſ
ſiſſent in diebꝰ
ſuis. Factum eſt
autem cū ſacer

dotio fungeretur
zacharias in or
dine vicis ſue
ante deū ſecun
dum conſuetu
dinem ſacerdo
tij: ſorte exijt vt
incenſum pone
ret ingreſſus in
templum domi
ni. Et oīs mul
titudo populi e
rat orans foris:
hora incēſi. Ap
paruit autem
illi angelus do
mini: ſtans a
dextris altaris
incenſi. Et zacha
rias turbatus
eſt videns: et ti
mor irruit ſup
eum. Ait autē
ad illum ange
lus. Ne timeas
zacharia: quo
niam exaudita
eſt deprecatio tu
a. Et vxor tua
elizabeth pariet
tibi filium: ⁊ vo
cabis nomen e
ius iohannem.
Et erit gaudiū
tibi et exultatio:
et multi in nati
uitate eius gau
debunt. Erit eñ
magnus corā
domino: et vi
num et ſiceraz
non bibet. ⁊ ſpi
ritu ſancto re
plebitur adhuc
ex vtero matris
ſue. Et multos
filiorum iſrael:
conuertet ad do

minum deum
ipsorum. Et ip
se precedet ante
illum in spiritu
et virtute helie:
vt conuertat cor
da patrum in fi
lios. et incredu
los ad pruden
tiam iustorum.
Parare dn̄o:
plebē perfectaꝫ

In die natiuita
tis sancti iohan
nis baptiste ad
missam matuti
nalem. Secundū
lucam. primo.

In illo tempore.
Dixit zacharias
ad angelū. Vn
de hoc sciam?
Ego enim sum
senex: ⁊ vxor me
a processit in di
ebus suis. Et re
spondens ange
lus: dixit ei. Ego
sum gabriel qui
asto ante deū:
et missus sum
loqui ad te. et
hec tibi euange
lizare. Et ecce e
ris tacens. ⁊ nō
poteris loqui.
vsqꝫ in diē quo
hec fiant: ꝓ eo
ꝙ non credidis
ti verbis meis
que implebun
tur in tempore
suo. Et erat plebs
expectans zacha
riam: et mira
bantur ꝙ tarda
ret ipse in tem
plo. Egressus

autem nō pote
rat loqui ad il
los: et cognouerūt
q̄ viſionē vidiſ
ſet in templo. Et
ipſe erat innuēs
illis: et ꝑmanſit
mutus. Et factū
eſt vt impleti ſūt
dies officij eius:
abijt in domū
ſuā. Poſt hos aūt
dies concepit eli
zabeth vxor eius:
et occultabat ſe
mēſibus quinqꝫ
dies. Quia ſic
fecit mihi dn̄s
in diebus quibus
reſpexit auferre
opprobriū meū
inter homines.

Ad maiorē miſ
ſam euangeliū.



Secundum. Lu
cam. ꝑmo

In illo tē
poř. Eli
zabeth
impletum eſt tē
pus pariendi:
et peperit filiū.
Et audierunt
vicini et cogna
ti eius q̄a mag
nificauit domi
nus miſericordi
am ſuam cum

illa: et congra
tulabantur ei.
Et factum eſt. i
die octauo vene
runt circumcide
re puerum: ⁊ vo
cabant eum no
mine patris ſui
zachariam. Et
reſpondens ma
ter eius: dixit.
Nequaq̃: ſed vo
cabitur iohan
nes. Et dixerũt
ad illam: quia
nemo eſt in cog
natione tua q̇
vocetur hoc no
mine. Innuebãt
autem patri eiꝰ:
quem vellet vo
cari eum. Et po
ſtulans pugil
larem: ſcripſit
dicens. Johãnes
eſt nomen eius.
Et mirati ſunt
uniuerſi. Apertũ
eſt autem ilico
os eius. ⁊ lingua
eius: et loqueba
tur benedicens
deum. Et factus
eſt timor ſuper
omnes vicinos
eorum: et ſuper
omnia monta
na iudee diuul
gabantur õnia
verba hec. Et po
ſuerunt omnes
qui audierunt
in corde ſuo: di
centes. Quid pu
tas puer iſte erit?
Etenim manus
domini: erat cũ
illo. Et zachari

as pater eius im
pletus eſt ſpiri
tu ſancto: et pro
phetauit dicẽs.
Benedictus do
minus deus iſ
rael: quia viſi
tauit et fecit re
demptionez ple
bis ſue.

Per octauas et
in die octauo eu
angelium vt in
die ad maiorem
miſſam.

De ſanctis mar
tyribus Johan
ne et paulo euã
gelium

Deſcendens ie
ſus de monte. re
folio. Cxxxiiij.

In vigilia apoſ
toloꝝum petri et
pauli. Secundũ
iohannem. xxi.

In illo tempo
re. Dicit ieſus
petro. Simõ io
hannis diligis
me plus his?
Dicit ei. Etiam
domine: tu ſcis
quia amo te. Di
cit ei. Paſce ag
nos meos. Dicit
ei iterum. Simõ
iohãnis diligis
me? Ait illi. Eti
am domine: tu
ſcis quia amo
te. Dicit ei. Paſ
ce agnos meos.
Dicit ei tertio.
Simõ iohãnis
amas me? Con
triſtatus eſt pe
trus. quia dixit

ci tertio amas me: et dicit ei. Domine. tu oīa ſcis: tu ſcis qa amo te. Dicit ei Paſce oues meas. Amen amē dico tibi: cum eſſes iunior cingebas te. et ambulabas vbi volebas. cū autem ſenueris. extendes manus tuas. et alius te cinget. et ducet quo nō vis. Hoc autē dixit ſignificans: qua morte clarificaturus eſſet deum.

In die apoſtolorum Petri et Pauli.



Secundū matheum. xvi.

In illo tēpore. Venit ieſus in partes ceſaree philippi: et interrogabat diſcipulos ſuos dicens. Quem dicunt homines eſſe filium hominis? At illi dixerunt. Alij iohannem

baptiſtam / alij
autem heliam /
alij vero hieremi
am: aut vnum
ex prophetis. Dix
it illis ieſus. Vos
autem quez me
eſſe dicitis? Reſ
pondens ſimon
petrus: dixit. Tu
es chriſtus filius
dei viui. Reſpon
dens autē ieſus:
dixit ei. Beatus
es ſimon bario
na: quia caro
et ſanguis non
reuelauit tibi.
ſed pater meus
qui in celis eſt.
Et ego dico tibi.
quia tu es petrꝰ.
et ſuper hāc pe
tram edificabo
eccleſiam meaz.
et porte inferi
non preualebūt
aduerſus eam.
Et tibi dabo cla
ues regni celoꝝ.
Et quodcunqꝫ
ligaueris ſuper
terram: erit liga
tum in celis. Et
quodcunqꝫ ſol
ueris ſup̄ terrā:
erit ſolutum et
in celis.

In commemora
tione ſancti pau
li apoſtoli euan
gelium.

Ecce nos reliqui
mus omnia.
folio. Cxxxiij.

In viſitatione
glorioſe v̄ginis
marie euangel'.

In viſitatiõe marie.



Secundũ lucã.

I primo. N illo tẽpore. Exurgẽs maria abijt in mõtana cum feſtinatione in ciuitatem iuda. Et intrauit in domum zacharie: et ſalutauit elizabeth. Et factũ eſt. vt audiuit ſalutationẽ marie elizabeth. exultauit infans in vtero eius. Et repleta eſt ſpiritu ſancto elizabeth: et exclamauit voce magna et dixit. Benedicta tu inter mulieres: et benedictus fructus ventris tui. Et vnde hoc mihi. vt veniat mater domini mei ad me? Ecce enim vt facta eſt vox ſalutationis tue in auribus meis: exultauit in gaudio infans in vtero meo. Et beata

que credidiſti: quoniam perfi cientur ea q̄ dic ta ſunt tibi a do mino. Et ait ma ria. Magnificat anima mea do minum. Et exul tauit ſpiritꝰ me us in deo saluta ri meo. Quia re ſpexit humilita tem ancille ſue: ecce enim ex hoc beatam me di cent omnes ge neratio̅es. Quia fecit mihi mag na qui potēs eſt: et ſanctū nome̅ eius. Et miſeri cordia eius a p genie in proge nies: timentibus

eum. Fecit poten tiam in brachio ſuo: diſpſit ſup bos mente cordis ſui. Depoſuit po tentes de ſede: et exaltauit humi les. Eſurientes īpleuit bonis: et diuites dimi ſit inanes. Suſce pit iſrael puerū ſuum: recorda tus miſericordie ſue. Sicut locu tus eſt ad pr̄es noſtros: abrahā et ſemini eiꝰ in ſc̄la. Manſit au tē maria cū illa quaſi menſibꝰ tribus: et reuer ſa eſt in domuz ſuam.

¶ De ſanctis proceſ
ſo et martiniano
martyribus euã
gelium.
Sedente ieſu ſup
monte oliueti.
folio. Cclv.
¶ In tranſlatione
ſancti martini
epiſcopi et cõfeſ
ſoris euangeliũ
Vigilate. q2 neſ
citis qua hora
folio. Ccxxix.
¶ Per octauas et
in octaua apoſ
tolorum petri et
pauli.
¶ Secundum ma
theum. xiiij.
In illo tempore.
Iuſſit ieſus diſ
cipulos ſuos aſ
cendere in naui
culam. et prece
dere eum tranſ
fretum: donec
dimitteret tur
bas. Et dimiſſa
turba: aſcendit
in montem ſo
lus orare. Veſpe
re autem facto.
ſolus erat ibi:
nauicula autẽ
in medio mari
iactabatur flu
ctibus. Erat enĩ
illis contrarius
uentus. Quar
ta autem uigi
lia noctis uenit
ad eos: ãbulãs
ſuper mare. Et
uidentes eũ ſu
per mare ambu
lantem: turba
ti ſunt dicẽtes.

quia fantaſma
eſt. Et pre timo
re clamauerunt.
Statimq; ieſus
locutus eſt eis
dicens. Habete
fiduciam. Ego
ſum: nolite time
re. Reſpondens
autem ei petrus:
dixit. Domine.
ſi tu es: iube me
venire ad te ſup
aquas. At ipſe
ait. Veni. Et de
ſcendens petrus
de nauicula. am
bulabat ſuper
aquam: ut veni
ret ad ieſum. Vi
dens vero ventum
validum: timuit.
Et cum cepiſſet
mergi: clamauit
dicens. Domine:
ſaluum me fac.
Et continuo ie
ſus extendens ma
num apprehen
dit eum: et ait
illi. Modice fidei.
quare dubitaſti?
Et cum aſcendiſ
ſet in nauiculam:
ceſſauit ventus.
Qui autem in
nauicula erant:
venerunt et ado
rauerunt eum
dicentes. Vere:
filius dei es.

Septem fratrum martyrum.

Secundum mattheum. xii.

In illo tempo
re. loquente ieſu
ad turbas: ecce

mater ei9 et fratres ſtabant foris. querentes loqui ei. Dicit autem ei quidam. Ecce mater tua et fratres tui foris ſtant: querētes te. At ipſe reſpondens: dicenti ſibi ait. Que eſt mater mea. et qui ſunt fratres mei? Et extendens manū in diſcipulos ſuos: dixit. Ecce mater mea et fratres mei. Quicū qȝ enim fecerit voluntatem patris mei qui in celis eſt: ipſe meus frater et ſoror et mater eſt.

In tranſlatione ſancti benedicti abbatis euangelium.

Ecce nos reliquimus omnia. et c. folio. Cxxxiij.

In clara valle ſanctorum martyrum eutropij zozime et bonoſe legitur euangelium.

Videns ieſus turbas aſcendit et c. folio. Cxlvij.

Marie magdalene Secundum lucam. vij.

In illo tempore. Rogabat ieſum quidam phariſeus: vt

manducaret cū
illo. Et ingressꝰ
domum phari
sei discubuit. Et
ecce mulier que
erat in ciuitate
peccatrix. vt cog
nouit qꝛ accu
buisset in domo
pharisei: attulit
alabastrum vn
guenti. et stans
retro secus pedes
eius. lacrymis
cepit rigare pe
des eius. et capil
lis capitis sui ter
gebat. Et oscu
labatur pedes
eius: et vnguē
to vngebat. Vi
dens autē pha
riseus qui voca
uerat eum: ait

intra se dicens.
Hic si esset pro
pheta: sciret vti
qꝫ que ⁊ qualis
est mulier que
tangit eū. quia
peccatrix est. Et
respondēs iesus:
dixit ad illum.
Symon: habeo
tibi aliquid di
cere. At ille ait.
Magister. dic.
Duo debitores
erant cuidam
feneratori: vnꝰ
debebat denari
os quingentos.
et alius qnqua
ginta. Non ha
bentibus illis
vnde redderent:
donauit vtrisqꝫ.
Quis ergo eum

plus diligit?
Respondens si
mon: dixit. Es
timo: quia is
cui plus donavit.
At ille dixit ei.
Recte iudicasti.
Et conversus ad
mulierem: dixit
simoni. Vides
hanc mulierem?
Intravi in do
mum tuam. aquam
pedibus meis
non dedisti: hec
autem lachrymis
rigavit pedes
meos. et capil
lis suis tersit.
Osculum mihi
non dedisti: hec
autem ex quo
intravit. non
cessavit oscula

ri pedes meos.
Oleo caput me
um non unxisti:
hec autem un
guento unxit
pedes meos.
Propter quod
dico tibi: remit
tuntur ei pecca
ta multa quo
niam dilexit mul
tum. Cui autem
minus dimitti
tur: minus di
ligit. Dixit autem
ad illam. Remit
tuntur tibi pec
cata. Et ceperunt
qui simul accu
bebant: dicere
intra se. Quis
est hic qui etiam
peccata dimit
tit? Dixit autem

ad mulierem. Fides tua: te sal uam fecit. Vade in pace.

Appollinaris epi scopi et marty ris. Secundum lucam. xxii.

In illo tempore facta est conte tio inter disci pulos: quis eo rum videretur esse maior. Dix it autem eis ie sus. Reges gen tium dominā tur eorum: et qui potestatem habent super eos. benefici vo cantur. Vos au tem nō sic. Sed qui maior est in vobis: fiat sicut iunior. Et qui precessor est: sicut ministra tor. Nam quis maior est. qui recumbit an q̄ ministrat? Nō ne qui recubit? Ego autem in medio vestrum sum: sicut qui ministrat. Vos autem estis: qui permansistis mecum in ten tationibus meis Et ego dispono vobis sicut dis posuit mihi pa ter meus regnū: ut edatis et biba tis sup mensam meā in regno

meo. et ſedeatis ſuper thronos: iudicātes duo decī tribꝰ iſrael.

Jacobi apoſtoli Secundum matheum. xx

In illo tempore Acceſſit ad ieſū mater filiorū zebedei cū filijs ſuis: adorans. et petēs aliquid ab eo. Qui dixit ei. Quid vis? Ait illi. Dic vt ſedeant hi duo filij mei. vnus ad dexteram tuam et vnus ad ſiniſtram tuā: in regno tuo. Reſpondens autem ieſꝰ: dixit. Neſcitis quid petatis. Poteſtis bibere calicem quem ego bibiturus ſum? Dicūt ei. Poſſumꝰ. Ait illis. Calicē quidem meum bibetis: ſedere autem ad dexteram meam et ad ſiniſtrā nō eſt meum dare vobis. ſed q̄bus paratum eſt a patre meo.

De ſancta anna matre glorioſe virginis marie euangelium

Liber generationis ieſu chriſti filij dauid. &c. folio. Clxv.

De ſancto felice
papa et marty
re euangelium

Sint lumbi ve
ſtri precincti. &c.
folio Cxxxij.

Abdon et ſennes
martyrum euan
gelium.

Ecce ego mitto
vos ſicut oues.
folio. Ccl.

Ad vincula petri
apoſtoli. Euan
gelium.

Venit ieſus in
partes ceſaree.
folio. Cliij.

Sancti ſtephani
pape et marty
ris Secundum
lucam. xix.

In illo tempore
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis pa
rabolam hanc.
Homo quidam
nobilis abijt
in regionē lon
ginquam: acci
pere ſibi regnū
et reuerti. Voca
tis autē decem
ſeruis ſuis: de
dit illis decem
mnas. et ait
ad illos. Nego
ciamini dum
venio. Ciues
autē eius ode
rant illum: et
miſerunt lega
tionem poſt il
lum dicentes.
Nolumus hunc
regnare ſuper
nos. Et factū
eſt vt rediret ac

cepto regno: et
iussit vocari ser
uos quibus de
dit pecuniam.
vt sciret quan
tum quisque ne
gociatus esset.
Venit autem pri
mus dicens. Do
mine: mna tu
a decem mnas
acquisiuit. Et
ait illi. Euge ser
ue bone: quia
in modico fide
lis fuisti. eris
potestatem ha
bens supra decem
ciuitates. Et al
ter venit dicens.
Domine: mna
tua fecit quinque
mnas. Et huic
ait. Et tu esto
supra quinque ci
uitates. Et alter
venit dicens. Do
mine: ecce mna
tua quam ha
bui repositam
in sudario. Ti
mui enim te. quia
homo austerus
es: tollis quod
non posuisti. et
metis quod non
seminasti. Et
dicit ei. De ore
tuo te iudico:
serue nequam.
Sciebas quia ego
homo austerus
sum. tollens quod
non posui: et
metens quod
non seminaui.
Et quare non
dedisti pecuniam

meā ad menſaꝫ. et ego veniens. cum vſuris vti qꝫ exegiſſem illā? Et aſtantibus dixit. Auferte ab illo mnam: ⁊ date illi qui decem mnas habet. Et dixerunt ei. Domine: habet decē mnas. Dicō autē vobis: quia omni habenti dabitur. ab eo autē qui non habet. ⁊ qđ habet auferetur ab eo. Veruntamen inimicos meos illos qui noluerunt me regnare ſuper ſe. adducite huc: et interficite ante me.

In inuentione ſancti ſtephani primi martyris ieſu chriſti euangelium.

Dicebat ieſus turbis iudeorū et principibus ſacerdotū. Ecce ego mitto ad vos prophetas.
folio. Cxxix.

De ſancto dominico confeſſore euangelium.

Ecce nos reliquimus omnia.
folio. Cxxxiij.

De ſancto ſixto papa et martyre euangelium.

Homo quidam

peregre proficiſc.
Folio. Cxxxi.

Ciriaci sociorū
qȝ eius martyr̄
Secundum ma
theum. x.

In illo tempore
Dixit iesus diſ
cipulis ſuis. Ni
hil opertū qd̄
non reuelabitur:
et occultū quod
non ſcietur. Qd̄
dico vobis in
tenebris: dicite
in lumine. Et
quod in aure
auditis: p̄dica
te ſuper tecta.
Et nolite time
re eos qui occi
dunt corpus. a
nimam autē
non poſſunt oc
cidere: ſed potius
eum timete. qui
poteſt animaȝ
et corpus perde
re in gehennaȝ.
Nonne duo pa
ſſeres aſſe vene
unt. et vnus ex
illis non cadet
ſuper terram ſi
ne patre vr̄o?
Veſtri autē et
capilli capitis:
omnes numera
ti ſunt. Nolite
ergo timere: mul
tis paſſeribus
meliores eſtis
vos. Omnis er
go qui confite
bitur me coraȝ
hominibus: cō
fitebor et ego e
um corā patre

meo qui eſt in celis. Qui autē negauerit me coram hominibus: negabo et ego eum coram patre meo qui eſt in celis.

In vigilia ſancti Laurentij martyris euangeliū Secundum mattheum. xvi.

In illo tempore. Dixit ieſus diſcipulis ſuis. Si quis vult poſt me venire: abneget ſemetipſum: et tollat crucē ſuam. et ſequatur me. Qui enim voluerit aīam ſuam ſaluam facere: perdet eā. Qui autem perdiderit animam ſuā propter me: inueniet eam. Quid enim prodeſt homini ſi mundum vniuerſum lucretur. anime vero ſue detrimentum patiatur? Aut quā dabit homo cōmutationem pro aīa ſua? Filius enim hominis venturus eſt in gloria patris ſui cum angelis ſuis: et tūc reddet vnicuiqꝫ ſecundum opera eius. Amen dico vobis: ſūt

quidam de hic
ſtantibus qui
non guſtabūt
mortem. donec
videant filium
hominis: veni
entem in regno
ſuo.

In die ſancti lau
rentij martyris
ad primam miſ
ſam Secundum
matheum. r.

In illo tempore.
Dixit ieſus diſ
cipulis ſuis. Qui
amat patrem
aut matrē plus
quam me: nō
eſt me dignus.
Et qui amat fi
lium aut filiā
ſuper me: non
eſt me dignus

Et qui nō acci
pit crucem ſuaꝫ
et ſequitur me:
non eſt me dig
nus. Qui inue
nit animaꝫ ſu
am perdet illā:
et qui perdiderit
animam ſuaꝫ
propter me. in
ueniet eā. Qui
recipit vos: me
recipit. Et q̄ me
recipit: recipit
eum qui me mi
ſit. Qui recipit
prophetam in
nomine ꝓphete:
mercedem ꝓphe
te accipiet. Et q̄
recipit iuſtum
in nomine iuſ
ti: mercedē iuſti
accipiet. Et qui.

quicunque potum de
derit vni ex mi
nimis istis cali
cem aque frigi
de tantum in no
mine discipuli:
amen dico vobis:
non perdet mer
cedem suam.

In die ad maio
rem missam eu
angelium.

Nisi granum fru
menti cadens.
folio. Cxx.

In exaltatione
sancte spinee co
rone domini Se
cundum iohan
nem. xix.

In illo tempore.
Apprehendit pi
latus iesum: et
flagellauit. Et
milites plecten
tes coronam de spi
nis imposuerunt
capiti eius: et veste
purpurea circum
dederunt eum. Et
veniebant ad eum:
et dicebant. Aue
rex iudeorum. Et da
bant ei alapas.
Exiuit autem pilatus
foras: et dixit eis.
Ecce adduco vo
bis eum foras: ut
cognoscatis quia
in eo nullam cau
sam inuenio. Exiit
ergo iesus portans
spineam coronam:
et purpureum
vestimentum.

Tiburtii marty
ris euangelium
Siquis vult post

me venire. ab.
folio. Ccl.
De ſancto ypo
lito et ſociis eius
martyribus eu
angelium.
Attendite a ſer.
folio. Cxviij.

In vigilia aſſūp
tionis beate ma
rie euangelium.
loquente ieſu.
folio Clxxviij.
In feſto aſſump
tionis beate ma
rie virginis.



Secundum Lu
cam. x.
IN illo
tēpore.
Intra
uit iesus in quo
dam castellum:
et mulier quedā
martha nomi
ne. excepit illuz
in domū suam.
Et huic erat so
ror nomine ma
ria: que etiam
sedens secus pe
des domini. au
diebat verbuz
illius. Martha
autē satagebat
circa frequens mi
nisterium. Que
stetit. et ait. Do
mine. non est ti
bi cure q soror
mea reliquit me
solam ministra
re: Dic ergo illi:
vt me adiuuet.
Et respondens.
dixit illi dominus
Martha. mar
tha: sollicita es:
et turbaris er
ga plurima. Por
ro: vnum est ne
cessarium. Ma
ria optimam
partem elegit:
que non auferre
tur ab ea.

Prescriptum eu
angelium dici
tur per octauas
et in octaua.

In octaua laurē
tij euangelium
vt in die ad ma
iorem missam.

Sancti mammentis mris. Scdm lucam. xiiij.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Si quis venit ad me. et nō odit patrem suum et matrē et vxorem et filios et fratres et sorores adhuc autem et animaz suam: non potest meus esse discipulꝰ. Et q̄ non baiulat crucem suam et venit post me: non potest meus esse discipulus. Quis enīz ex vobis volēs turrem edificare. non prius sedens computat sumptus qui necessarij sunt. si habeat ad pficiendum. ne postea q̄ꝫ posuerit fundamentum. et non potuerit perficere. omnes qui vident incipiant illudere ei dicentes. quia hic homo cepit edificare. et non potuit consūmare. Aut q̄s rex iturus committere belluz aduersus alium regem. non sedens prius cogi

tat. si possit cum decem milibus occurrere ei qui cum viginti milibus venit ad se? Alioquin: adhuc illo longe agente: legationem mittens rogat ea que pacis sunt. Sic ergo omnis ex vobis qui non renunciauerit omnibus que possidet: non potest meus esse discipulus.

In festo sancti Bernardi abbatis clareuallis. Euangelium Secundum matheum. xix.



In illo tempore. Dixit simon petrus ad iesum. Ecce nos reliquimus omnia: et secuti sumus te. Quid ergo erit nobis? Iesus autem dixit illis. Amen dico vobis: quod vos

qui ſecuti eſtis me. in regeneratione cum ſederit filius hominis in ſede maieſtatis ſue. ſedebitis et vos ſuper ſedes duodecim iudicãtes duodecim tribus iſrael. Et omnis qui reliquerit domum vel fratres aut ſorores aut patrem aut matrem aut vxorẽ aut filios aut agros propter nomen meum: centuplum accipiet: et vitam eternam poſſidebit.

In octaua aſſumptionis beate marie. euangelium vt in die.

De ſancto Bartholomeo apoſtolo. Euangelium. Facta eſt contentio. folio. Clvij.

De ſancto Ludouico. Euangelium. Ecce nos reliquimus omnia. folio precedente.

In octaua ſancti bernardi abbatis euangelium vt in die.

De ſancto Auguſtino epiſcopo et confeſſore. euangelium. Vigilate quia neſcitis

qua hora dñs.
folio. Cccxix.

De sancta Sabi
na virgĩe + mar
tyre euangeliuꝫ
Simile est regnũ
celoꝝ thesauro.
folio. Cccxxij.

In decollatione
sancti iohannis
baptiste euange
lium Secundum
marcum. vi.

In illo tempore.
Misit herodes
ac tenuit iohã
nem et vinxit ẽ
um in carcereꝫ:
propter herodi
adem vxorẽ phi
lippi fratris sui.
quia duxerat eã
Dicebat eniꝫ io
hãnes herodi.
Non licet tibi
habere vxorem
fratris tui. Hero
dias autem in
sidiabatur illi:
et volebat occi
dere eum nec po
terat. Herodes
enim metuebat
iohannem. sci
ens eum virum
iustũ et sanctũ:
et custodiebat
eum. Et audito
eo. multa facie
bat: et libenter
eum audiebat.
Et cum dies o
portunus acci
disset: herodes
natalis sui cenã
fecit principib⁹
et tribunis et
primis galilee.

Cumq; introyſ
ſet filia ipſius
herodiadis. et
ſaltaſſet et pla
cuiſſet herodi.
ſimulq; recum
bentibus: rex a
it puelle. Pete
a me quod vis:
et dabo tibi. Et
iurauit illi: q̄a
quicquid pete
ris dabo tibi. li
cet dimidium
regni mei. Que
cum exiſſet: dix
it matri ſue.
Quid petam?
Et illa dixit. Ca
put iohannis
baptiſte. Cumq;
introyſſet ſtatī
cum feſtinatio
ne ad regē: peti
uit dicens. Volo.
vt protinus des
mihi in diſco:
caput iohānis
baptiſte. Et con
triſtatus eſt rex
propter iuſiurā
dum et propter
ſimul recumbē
tes: noluit eā
contriſtare. ſed
miſſo ſpiculato
re precepit affer
ri caput eius in
diſco. Et decolla
uit eum in carce
re: et attulit ca
put eius in diſ
co. et dedit illud
puelle. et puella
dedit matri ſue.
Quo audito. diſ
cipuli eius vene
runt et tulerunt

corpus eius: et
posuerūt illud:
in monumēto.

De sanctis mar
tyribus felice et
adaucto. Euan
gelium.

Nihil opertum
quod nō reuela.
folio. Clx.

De sancto Egi
dio abbate euā
gelium.

Ecce nos reliqui
mus omnia. &c.
folio. Cxxxiii.

In profesto nati
uitatis btē ma
rie euangelium

loquente iesu.
folio. Clxxvii.

In die natiuita
tis gloriose vir
ginis marie



Initium sancti
euangelij Secun
dum matheum.

primo
Liber
gene
ratio
nis iesu christi
filij dauid: filij
abraham. Abra
ham genuit y
saac. Ysaac au
tē: genuit iacob.

Iacob autem: genuit iudam et fratres eius. Iudas autem: genuit phares et zaram de thamar. Phares autē: genuit esrom Esrom autem: genuit aram. Aram autē: genuit aminadab Aminadab aūt: genuit naaſon. Naaſon autē: genuit ſalmon Salmon aūt: genuit booz de raab Booz aūt: genuit obeth ex ruth. Obeth autem: genuit ieſſe. Ieſſe autem: genuit dauid regem. Dauid autem rex: genuit ſalomonem ex ea que fuit urie. Salomō autē: genuit roboam Roboam autē: genuit abia. Abia autem: genuit aſa. Aſa autem: genuit ioſaphat. Ioſaphat autē: genuit ioram. Ioram autem: genuit oziam. Ozias autem: genuit ioathan. Ioathā autem: genuit achaz. Achaz autem: genuit ezechiam. Ezechias autē: genuit manaſſen. Manaſ

ses autem: genu
it amon. Amon
autem: genuit
iosiam. Iosias
autem: genuit
iechoniam et
fratres eius in
transmigratio
ne babilonis.
Et post trāsmi
grationem ba
bilonis: iecho
nias genuit sa
lathiel. Salathi
el autē: genuit
zorobabel. Zoro
babel autem:
genuit abiud.
Abiud autē: ge
nuit eliachim.
Eliachim autē:
genuit azor. A
zor autem: genu
it sadoch. Sadoch
autem: genuit
achim. Achim
autem: genuit
eliud. Eliud au
tem: genuit ele
azar. Eleazar
autem: genuit
mathan. Ma
than autē: ge
nuit iacob. Ia
cob autem: ge
nuit ioseph vi
rum marie. De
qua natus est
iesus: qui voca
tur christus.

Predictum euā
gelium dicitur
per octauas na
tiuitatis.

De sancto Gor
gonio martyre
euangelium.

Siqs vult post

me venire. abn. folio. Ccl.

Sanctorum prothi et iacincti martyr. Scdm matheum. c.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Cum persequentur vos in civitate ista: fugite in aliam. Amē dico vobis: non consummabitis civitates israel. donec veniat filius hominis. Non est discipulus super magistrum: nec servus super dominum suum. Sufficiat discipulo. ut sit sicut magister eius: et servo sicut dominus eius. Si patrem familias beelzebub vocaverunt: quanto magis domesticos eius? Ne ergo timueritis eos. Nihil enim opertum quod non revelabitur: et occultum quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris. dicite in lumine: et quod in aure auditis. predicate super tecta. Et nolite timere eos qui occidunt corpus. animam autem

non possunt oc
cidere. Sed poti
us eum timete:
qui potest ani
mam et corpus
perdere in gehen
nam. Nonne du
o passeres asse
veneunt. et un9
ex illis non ca
det super terraz
sine patre vro?
Vestri autem et
capilli capitis:
omnes numera
ti sunt. Nolite
ergo timere: mul
tis passeribus
meliores estis
vos. Omnis er
go qui confite
bitur me coraz
hominibus: cō
fitebor et ego e
um coram pa
tre meo: qui est
in celis.

Cornelij et Cipri
ani martyrum
Secundum Lu
cam. xi.

In illo tēpore.
Dicebat ihs
turbis iudeorū:
et principibus
sacerdotum. Ve
vobis qui edifi
catis monumē
ta prophetarū:
patres autem
vestri occiderūt
illos. Profecto
testificamini q
consentitis ope
ribus patrum
vestrorum: quo
niamquidem
ipsi occiderunt

eos. vos autem
edificatis eorũ
ſepulchra. Pro
pterea et ſapiē
tia dei dixit. Mit
tam ad illos ꝓ
phetas et apoſ
tolos. et ex illis
occident et per
ſequentur: vt
inquiratur ſā
guis omnium
prophetarum
qui effuſus eſt
a conſtitutiōe
mundi a gene
ratione iſta. a
ſanguine abel
vſqꝫ ad ſangui
nem zacharie
qui periit inter
altare et edem.
Ita dico vobis:
requiretur ab
hac generatiōe.
Ve vobis legiſ
peritis. quia tu
liſtis clauē ſa
entie: et ipſi nō
introiſtis. et eos
qui introibant
prohibuiſtis.
Cum autē hec
ad illos diceret:
ceperunt phari
ſei et legiſperiti
grauiter inſiſte
re. et os eius op
primere de mul
tis. inſidiantes
ei. et querentes
capere aliquid
ex ore eius: vt
accuſarent eum.

In exaltatione
ſancte crucis
Secundū iohā
nem. xij.

Exaltatiōis crucis.

In illo tempore.
Dixit iesus tur
bis iudeorum.
Nunc iudiciuz
est mundi: nūc
princeps huius
mundi eiicietur
foras. Et ego
si exaltatus fu
ero a terra: om
nia trahaz ad
me ipsum. Hoc
autem dicebat:
significās qua
morte esset mo
riturus. Respō
dit ei turba. Nos
audiuimus ex
lege: quia chris
tus manet in e
ternum. Et quo
modo tu dicis
oportet exaltari
filiū hominis?
Quis est iste fi
lius hominis?
Dixit ergo eis
iesus. Adhuc mo
dicum lumen
in vobis ē. Am
bulate dum lu
cem habetis: vt
non tenebre vos
comprehendant
Et qui ābulat
in tenebris: ne
scit quo vadat.
Dum lucem ha
betis credite in
lucem: vt filij
lucis sitis.

In octaua nati uitatis btē ma rie euangelium vt in die.

De sancta eufe mia virgine et martyre euāgel.

Simile est reg
nū celorū decem.
folio. Cxxxiiij.
De sancto lāber
to episcopo mar
tyre euangeliū.
Nisi granū fru
menti cadens.
folio. Cxx.
In vigilia ma
thei apli et euā
geliste. Secundū
lucam. v.
In illo tempore
Vidit iesus pub
licanū nomine
leui sedentē ad
teloneum: et ait
illi. Sequere me.
Et relictis omni
bus: surgens
secutus est eum.
Et fecit ei conui
uium magnū
leui: in domo
sua. Et erat tur
ba multa pub
licanorum: et
aliorū qui cū
illis erant discū
bentes. Et mur
murabant pha
risei et scribe eo
rum: dicentes
ad discipulos
eius. Quare cū
publicanis et
peccatoribus mā
ducatis et bibi
tis? Et respon
dens iesus: dixit
ad illos. Non
egent qui sani
sunt medico: sed
qui male habēt.
Non enim veni
vocare iustos:
sed peccatores

ad penitentiam.
In natali mat
thei apostoli et
euangeliste
Secundum ma
theum. ix.
In illo tempore.
Cum transiret
iesus: vidit ho
minem sedente
in teloneo mat
theum nomie.
et ait illi. Seque
re me. Et surges:
secutus est eu.
Et factum est
discumbete eo
in domo: ecce mul
ti publicani et
peccatores veni
entes discumbe
bant cum iesu
et discipulis ei9.
Et videntes pha
risei: dicebat dis
cipulis ei9. Qua
re cum publica
nis et peccatori
bus maducat
magister vester?
At iesus audies:
ait. No est opus
valentibus me
dicus: sed male
habentibus. E
untes aute: dis
cite quid est mi
sericordia volo
et non sacrifici
um. Non enim
veni vocare iu
stos: sed pecca
tores.
De sancto mau
ritio et sociis ei9
martyribus eua
gelium.
Videns turbas

ieſus . aſcendit
folio. Cxlvij.
De ſanctis mar
tyribus Coſma
et Damiano eu
angeliu͡z Nihil
opertum qđ nõ
reuelabitur. ꝛc.
folio. Clx.
De ſancto Wan
zelao martyre.
euangelium.
Niſi granũ fru
menti cadens.
folio. Clxx.
Sctĩ michaelis
archãgeli. Scđm
matheũ. xviij.
In illo tempore.
Acceſſerunt diſ
cipuli ad ieſum
dicẽtes. Quiſpu
tas maior eſt in
regno celorum?

Et aduocans ie
ſus paruulum
ſtatuit eum in
medio eorum. et
dixit. Amen di
co vobis: niſi cõ
uerſi fueritis. et
efficiamini ſicut
paruuli. nõ in
trabitis in regnũ
celorum. Quicũ
qꝫ ergo humili
auerit ſe ſicut
paruulus iſte:
hic eſt maior in
regno celorum.
Et qui ſuſcepe
rit vnum paruu
lum talem ĩ no
mine meo: me
ſuſcipit. Qui au
tem ſcandaliza
uerit vnum de
puſillis iſtis q̃

in me credunt:
expedit ei vt ſuſ
pendatur mola
aſinaria in col
lo eius. et demer
gatur in ꝓfun
dum maris. Ve
mundo ab ſcan
dalis. Neceſſe eſt
enim: vt veni
ant ſcandala.
Veruntamen:
ve homini per
quem ſcandalū
venit. Si autē
manus tua vel
pes tuus ſcāda
lizat te: abſcide
eum et proice
abs te. Bonū
tibi eſt ad vitā
ingredi debilē
vel claudum:
q̄ꝫ duas manꝰ
vel duos pedes
habentē mitti
in ignem eternū.
Et ſi oculus tuꝰ
ſcandalizat te:
erue eum et pro
ice abs te. Bo
num eſt tibi v
num oculū ha
bentem in vitā
intrare: q̄ꝫ duos
oculos habentē
mitti in gehen
nam ignis. Vi
dete: ne contem
natis vnum ex
his puſillis. Di
co enim vobis:
quia angeli eo
rum in celis ſē
per vident faci
em patris mei:
qui in celis eſt.

De Sancto

De ſancto hiero
nymo preſbyte
ro euange. Ecce
nos reliquimus
folio. Cxxxiij.
De ſancto remi
gio epiſcopo eu
angelium.
Homo quidam
peregre profic.
folio. Cxxi.
De ſancto fran
ciſco cõfeſſore eu
angelium Ecce
nos reliquimus
folio. Cxxxiij.
De ſancto mar
co papa euange
lium. Homo
quidam nobilis
folio. Clviij.

Dioniſij ſocioꝝ
q; eius marty
rum. Secundũ
matheum. xi.

In illo tempo
re. Reſpõdẽs
ieſus dixit. Con
fiteor tibi pater
domine celi et ter
re. quia abſcon
diſti hec a ſapi
entibus et pru
dentibus: et reue
laſti ea paruu
lis. Ita pater:
quoniam ſic fu
it placitũ ante
te. Omnia mi
hi tradita ſunt
a patre meo. Et
nemo nouit fi
lium niſi pater:
neq; patrem q̃s
nouit niſi filius.
et cui voluerit
filius reuelare.
Venite ad me

omnes qui labo
ratis et onerati
estis: et ego refi
ciam vos. Tolli
te iugum meũ
super vos: et dis
cite a me quia
mitis sum et hu
milis corde. et in
uenietis requiẽ
animabus ve
stris. Iugũ enĩ
meum suaue est:
et onus meum
leue est.

Sancti luce euã
geliste. Secundũ
lucam. R.

In illo tempore.
Designauit do
minus et alios
septuaginta du
os discipulos:
et misit illos bi
nos ante faciẽ
suam in omnẽ
ciuitatem et lo
cum quo erat
ipse venturus.
Et dicebat illis.
Messis quidem
multa: opera
rij autẽ pauci.
Rogate ergo do
minum messis:
vt mittat opera
rios in messem
suam. Ite: ecce
ego mitto vos:
sicut agnos in
ter lupos. Noli
te portare saccu
lum/neq; perã
neq; calciamen
ta: et neminẽ
per viam salu
taueritis. In
quancunq; do

minum intraue
ritis: primum
dicite. Pax huic
domui. Et si ibi
fuerit filius pa
cis: requiescet
super illam pax
vestra. Si autem:
ad vos reuerte
tur. In eadem au
tem domo ma
nete: edentes et
bibentes que a
pud illos sunt.
Dignus est enim
operarius: mer
cede sua.

In festiuitate
vndecim milium
virginum euan
gelium

Simile est regnum
celorum decem virg.
folio. Cxxxiiij

In vigilia sancto
rum apostolorum
Simonis et iude
euangelium.

Ego sum vitis
vera. folio. Ccli.

In die apostolo
rum simonis et
iude. Secundum
matheum x.

In illo tempo
re. Misit iesus
duodecim disci
pulos suos: pre
cipiens eis et di
cens. In viam gen
tium ne abieritis.
et in ciuitates sa
maritanorum ne
intraueritis: sed
potius ite ad oues
que perierunt do
mus israel. Euntes
autem predicate

dicētes: ꝗ appro
pinquabit regnū
celoꝝ. Infirmos
curate: leproſos
mūdate. Mortu
os ſuſcitate: de
mones eiicite.
Gratis accepiſ
tis: gratis date.
In vigilia om
nium ſanctoruꝫ
dicatur euange
lium. Amen
amen dico vob
ꝗ plorabitis.
folio. Cxlvij.



In festiuitate omnium sanctorum Secundum mattheum. quinto.

In illo tēpore vidēs turbas iesus: ascendit in montē. Et cum sedisset. accesserunt ad eū discipuli eius: et aperiens os suum docebat eos dicēs. Beati pauperes spiritu: quoniā ipsorum ē regnū celorum. Beati mites: quoniā ipsi possidebūt terram. Beati qui lugēt: quoniam ipsi cōsolabuntur. Beati qui esuriunt et sitiunt iusticiā: quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes: quoniā ipsi misericordiā consequentur. Beati mundo corde: quoniā ipsi deū videbunt. Beati pacifici: quoniam filij dei vocabūtur. Beati qui persecutionem patiuntur propter iusticiam: quoniam ipsorum est regnū celorum. Beati estis cum maledixerit vo

bis homines. et perſecuti vos fuerunt. et dice- runt omne ma- lum adverſuz vos mentientes: ꝓpter me. Gau- dete in illa die et exultate: quo- niam merces veſtra: copioſa eſt in celis.

De ſancto mala- chia epiſcopo eu- angeliuz Sint lumbi veſ. preci. folio. Cxxxij.

In feſto quattu- or coronatoruz martyrum euā- gelium. Cum audieritis prelia et ſediti. folio. Cclim.

De ſancto theod- ro martyre euā- gelium Siqs venit ad me et nō odit. folio. Clxiij.

De ſancto mar- tino epiſcopo et confeſſore euan- gelium. Sint lumbi veſ. preci. folio. Cxxxij.

De ſancto Ed- mundo epiſcopo et confeſſore euā- gelium Sint lumbi veſ. pec. folio. Cxxxij.

De ſancta cecilia virgine et mar- tyre euangeliuz Simile eſt regnuz celoꝝ decē virg. folio. Cxxxiiij.

De sancto clemē
te papa et mar
tyre dicitur euā
gelium. Homo
quidā peregre.
folio. Cxxxi.
De sancta kathe
rina virgine et
martyre euang.
Simile est reg
nū celorū thesau
ro. folio Cxxxiij.
In vigilia sancti
Andree apostoli
Secundum Jo
hannem. Primo.
In illo tempore
Stabat iohan
nes: et ex disci
pulis eius duo.
Et respiciens ie
sum ambulā
tem: dicit. Ecce
agnus dei. Et

audierunt eū
duo discipuli
loquentem: et
secuti sunt iesū.
Conuersus au
tem iesus et vi
dens eos sequē
tes se: dicit eis.
Quid queritis?
Qui dixerunt
ei. Rabbi. quod
dicitur interpre
tatū magister.
Ubi habitas?
Dicit eis. Veni
te et videte. Ve
nerunt et vide
runt ubi mane
ret: et apud eū
manserunt die
illo. Hora autē
erat: quasi deci
ma. Erat autē
andreas frater

simonis petri unus ex duob9 qui audierant a iohanne: et se cuti fuerant eū. Invenit hic pri mum fratrem suum simonē: et dicit ei. Inve nimus messiā: quod est inter pretatum chris tus. Et addux it eū ad iesum. Intuitus autē eum iesus: dix it. Tu es simon filius iona: tu vocaberis ce phas. quod in terpretatur pe trus. In crasti num voluit exire in galileā:

et invenit phi lippum. Et dicit ei iesus. Seque re me. Erat au tem philippus a bethsaida ci vitate andree et petri. Invenit philippus na thanael: et di cit ei. Quē scrip sit moyses in lege et ꝓphete: invenimus ie sum filium io seph a nazareth Et dixit ei na thanael. A na zareth potest a liquid boni es se? Dicit ei phi lippus. Veni et vide. Vidit ies9 nathanael ve

nientem ad ſe:
et dicit de eo. Ec
ce vere iſraelita:
in quo dolus
non eſt. Dicit
ei nathanael.
Vnde me noſ
ti? Reſpondit
ieſus: et dixit
ei. Priuſquā te
philippus voca
ret cū eſſes ſub
ficu: vidi te. Re
ſpondit ei na
thanael: et ait.
Rabbi. tu es fi
lius dei: tu es
rex iſrael. Reſpō
dit ieſus: et dix
it ei. Quia dixi
tibi. vidi te ſub
ficu. credis: ma
ius his videbis.
Et dixit ei. Amē
amen dico vo
bis: videbitis ce
lum apertū et
angelos dei aſ
cendentes et deſ
cendentes: ſupra
filium hominis.

In die ſancti an
dree. Secundum
matheum. iiij.

In illo tempo
re. Ambulās
ieſus iuxta ma
re galilee: vidit
duos fratres ſi
monem qui vo
catur petrus. et
andreā fratrem
eius mittentes
rete in mare. e
rant enim piſca
tores. et ait illis.
Venite poſt me:
et faciam vos

fieri piſcatores
hominum. At
illi continuo re
lictis retibus: ſe
cuti ſunt eū. Et
procedens inde:
vidit alios du
os fratres. iaco
bum zebedei. et
iohannem fra
trem eius in na
ui cum zebedeo
patre eorum re
ficientes retia
ſua: et vocauit
eos. Illi autem
ſtatim relictis
retibus ꝛ patre:
ſecuti ſunt eū.

Predictum euā
gelium dicitur
per octauas et
in ipſo octauo
die.

Eligij epī et con
feſſoris euangel.
Sint lumbi vr̄i.
folio. Cxxxj.

De ſancto nico
lao epō et cōfeſ
ſore euangeliū.
Sint lumbi vr̄i.
folio. Cxxxj.

In immaculata
conceptione btē
marie virginis



Euangelium.
Liber generatio

nus iesu christi. folio. Clxv.

De sancta lucia virgine et martyre evangeliũ

Simile est regnum celorũ thesauro folio. Cxxxij.

Sancti thome apli. Secundum iohannem. xx.

In illo tempore. Thomas unus de duodecim qui dicitur didymus: non erat cũ eis quando venit iesus. Dixerunt ergo ei alij discipuli. Vidimus dominum. Ille autem dixit eis. Nisi videro ĩ manibus eius fixuram clavorum. et mittam digitum meũ in locum clavorum: et mittam manum meam in latus eius: nõ credam. Et post dies octo: iterũ erant discipuli eius intus. et thomas cum eis. Venit iesus ianuis clausis: et stetit in medio. et dixit. Pax vobis. Deinde dicit thome. Infer digitũ tuum huc. et vide manus meas. et affer manum tuam et mitte in latus meum: et noli esse incre

dulus. sed fide
lis. Respondit
thomas: et dix
it ei. Dominus
meus: et deus
meus. Dicit ei
iesus. Quia vi
disti me credidi
sti: beati qui nõ
viderunt: et cre
diderunt.

Expliciunt euã
gelia de sanctis.

In noua dedi
catione templi
post benedictio
nem altaris.
Sequẽtia sancti
euangelij Secũm
lucam. xix.

In illo tempore.
Ingressus iesus
perambulabat
iericho. Et ecce
vir nomine za
cheus: et hic e
rat pri͂ceps pub
licanorũ. et ipse
diues. Et quere
bat videre iesuz
quis esset: et nõ
poterat pre tur
ba. quia statu
ra pusillus erat
Et precurrẽs as
cendit in arbo
rem sycomorũ.
vt videret illuz:
quia inde erat
transiturus. Et
cum venisset ad
locum. suspici
ens iesus vidit
illum: et dixit
ad eum Zachee.
festinãs descende:
quia hodie in
domo tua opor

tet me manere. Et festinans des cendit: et excepit illum gaudens. Et cum viderent omnes murmu rabant dicẽtes: q ad hominez peccatorẽ diuer tisset. Stãs au tem zacheus: di xit ad iesũ. Ecce dimidium bo norum meoruz domine do pau peribus: et si qd aliquez defrau daui. reddo qua druplum. Ait iesus ad eũ. Qa hodie salus do mui huic facta est. eo q et ipse filius sit abrahe.

Venit eni filius hominis quere re et saluũ fa cere: quod peri erat.

In anniuersaria templi dedicatio ne euangelium.



Secundum Lu cã. vi.

In illo tẽpore. Dixit iesus discipl'is.

ſuus. Nō eſt ar
boꝛ bona que
facit fructꝰ ma
los: neqꝫ arboꝛ
mala faciens
fructū bonum.
Vnaqueqꝫ au
tem arboꝛ: de
fructu ſuo cog
noſcitur. Neqꝫ
enim de ſpinis
colligūt ficus:
neqꝫ de rubo
vindemiant v
uam. Bonus
homo de bono
theſauro cordis
ſui profert bo
num: et malꝰ
homo de malo
theſauro ꝓfert
malum. Ex a
bundantia enī
cordis: os loqͥ
tur. Quid enī
vocatis me do
mine. domine.
et non facitis
que dico? Om
nis qui venit
ad me. et audit
ſermones me
os et facit eos:
oſtendā vobis
cui ſimilis ſit.
Similis eſt ho
mini edificanti
domū: qui fo
dit in altum et
poſuit funda
mentum ſupra
petram. Inun
datione autem
facta. illiſum
eſt flumen do
mui illi: et nō
potuit eā mo
uere. Fundata

enim erat: su
pra petram.

Sequuntur nūc euangelia in mi
ssis peculiaribꝰ.
Et primo de san
cta cruce domini
Secundum ma
theum. xx.

IN illo tempore
Ascendens iesus
hierosolymā:
assumpsit duo
decim discipl'os
suos secreto. et
ait illis. Ecce
ascendimꝰ hie
rosolymaz: et
filius hominis
tradetur princi
pibus sacerdo
tum et scribis.
et condēnabūt
eum morte. Et
tradent eū gen
tibus ad delu
dendum: et fla
gellandum et
crucifigenduz.
Et tertia die:
resurget.

De sancto spiri
tu euangelium
Siquis diligit
me. folio. Ciij.

A septuagesima
usqꝫ ad pascha
potest dici euan
geliū sequens de
sctō spū. Scdm
Iohānez. xiiij.

IN illo tēpore
Dicit iesus disci
pulis suis. Si
diligitis me: mā
data mea serua
te. Et ego roga
bo patrez meū

et alium para
clitum dabit vo
bis ut maneat
vobiscum in eter
num. Spiritum
veritatis quem
mundus non
potest accipere.
quia nō videt
eum nec scit eū.
Vos autem cog
noscetis eū: quia
apud vos ma
nebit: et in vo
bis erit.

De beata virgi
ne maria in ad
uentu domini
dicitur euange
lium luce.

Missus est an
gelus folio. ij.

Per annum ex
tra aduentum

De beata maria
Secundum Lu
cam. xi. capitu.

In illo tempo
re. loquente
iesu ad turbas:
extollens vocem
quedam muli
er de turba dix
it illi. Beatus
venter qui te por
tauit: et vbera
que suxisti. At
ille dixit. Quin
imo. beati qui
audiunt ver
bum dei: et cus
todiunt illud.

De quinque pla
gis domini nostri
iesu christi. Secundum
iohannem. xix.

In illo tempo
re. Sciens ie

ſus quia iam
omnia cōſum
mata ſunt. vt
conſūmaretur
ſcriptura dicit.
Sitio. Vas ergo
poſitum erat
aceto plenum.
Illi autē ſpon
giam plenam
aceto. yſopo cir
cumponentes
obtulerūt ori
eius. Cū ergo
accepiſſet ieſus
acetū dixit. Cō
ſummatū eſt.
Et inclinato ca
pite: emiſit ſpi
ritum. Iudei er
go quoniā pa
raſceue erat. vt
non remanerēt
in cruce corpo
ra ſabbato (erāt
enim magnus
dies ille ſabba
ti) rogauerunt
pilatū vt fran
gerentur eorū
crura et tollerē
tur. Venerūt er
go milites. et
primi quidē fre
gerūt crura. et
alterius q̄ cruci
fixus eſt cū eo.
Ad ieſum autē
cū veniſſent. vt
viderunt eū iā
mortuū. nō fre
gerūt eius crura:
ſed vnus militū
lācea latus eius
aperuit. et cōti
nuo exiuit ſan
guis et aqua.
Et qui vidit te-

stimonium per
hibuit: et verũ
est testimoniuz
eius.

De sanctis ange
lis per annum
euangelium.

Accesserũt disci
puli ad iesum.
folio. Clxx.

Vel dicatur euã
gelium sequens
Secundum Io
hannem. v.

In illo tempore.
Ascendit iesus
hierosolymam.
Erat autem hie
rosolymis pro
batica piscina
que cognominã
tur hebraice beth
saida quinqz por
ticus habẽs. In
his iacebat mul
titudo magna
languentiuz ce
corum claudoꝝ
aridorum expec
tantium aque
motum. Angel9
autem domini
secundum tem
pus descendebat
in piscinam: et
mouebatur a
qua. Et q̃ prior
descendebat in
piscinam post
motionẽ aque:
sanus fiebat a
quacunqz tene
batur infirmi
tate.

De omnibus
sctis per annũ
euangelium.

Vidẽs iesus tur

uas. fol. Cxlvij.

Pro pace. Euangelium. Scd'm lucam. xviij.

In illo tempore. Dicebat iesus ad discipulos suos parabolā istam: quoniā oportet semper orare. et non deficere dicens. Iudex quidam erat in quadam ciuitate: qui deum nō timebat. et hominem non reuerebatur. Vidua autez q̄dā erat in ciuitate illa: et ueniebat ad illū dicens. Vindica me de aduersario meo Et nolebat per multū tempus. Post hec autem: dixit intra se. Et si deū nō timeo. nec hominē reuereor: tamen q̄a molesta mihi est hec uidua. uindicabo illā. ne in nouissimo ueniens sugillet me. Ait autem dn̄s. Audite q̄d iudex iniquitatis dicit Deus autez nō faciet uindictaz electorum suorum clamantiuz ad se die ac nocte. et patientiā habebit ī illis. Dico uobis: q̄a cito faciet uindictā

illorum.

Pro aduersitate ecclesie Euangelium. Dicebat iesus ad discipulos suos. Et prout precessit.

Pro quacunq; tribulatione euangeliū. Scd'm marcum. xi.

In illo tempore. Dixit iesus discipulis suis. Habete fidem dei. Amē dico vobis: quia quicunq; dixerit monti huic tollere et mittere in mare. et non hesitauerit in corde suo. sed crediderit quia quodcūq; dixerit fiat. fiet ei. Propterea dico vobis: omnia quecūq; orantes petitis. credite quia accipietis. et venient vobis. Et cum stabitis ad orandum: dimittite si quid habetis aduersus aliquem. vt et pater vester qui in celis est dimittat vobis peccata vestra. Quod si vos non dimiseritis. nec pater vester qui in celis est: dimittet vobis peccata vestra.

Pro peccatis euangelium

Habete fidē dei. prout precessit.

Ad postulandā
pluuiam euan
gelium Habe
te fidem dei. etcē
folio precedenti.
Ad poscendam
aeris serenitatē
euangelium.
Habete fidem dei.
folio precedenti.
Ad repellendam
aeris horridam
tempestatem eu
angelium Ha
bete fidem dei.
folio precedenti.
Pro iter facien
tibus. Euange
lium secūdus Habe
te fidem dei. etc.
folio precedenti.
Pro seipso sacer
dote. Scd'm ma
theum.

In illo tempo
re. Cū descen
disset iesus de
monte: secute
sunt eū turbe
multe. Et ecce le
prosus adorabat
eum dicens. Do
mine. si vis po
tes me mundare.
Et extendēs ma
num tetigit eū
iesus dicens. Vo
lo. Mundare. Et
confestī munda
ta est lepra eius.
Aliud euangeliū
pro seipso sacer
dote. Secūdū ma
theum. viij.
In illo tēpore
Cum descen
disset iesus de
mōte: secute sūt

eum turbe mul
te. Et ecce lepro
ſus veniẽs: ado
rabat eū dicẽs.
Domine ſi vis
potes me mūda
re. Et extendens
manum tetigit
eum ieſus dicẽs.
Volo. Mundare.
Et confeſtī mū
data eſt lepra e
ius. Et ait illi ie
ſus. Vide nemi
ni dixeris: ſed
vade oſtende te
ſacerdoti. et offer
munus quod p̄
cepit moyſes: in
teſtimoniū illis

Pro familiari
bus. Secundū
marcum. xij.

In illo tempore.
Sedens ieſus con
tra gazophyla
tium: aſpiciebat
quomodo turba
iactaret es in ga
zophylatiū. Et
multi diuites:
iactabāt multa.
Cum veniſſet
autem vna vi
dua paup̄: mi
ſit duo minuta
q̄d eſt quadrās.
Et cōuocans diſ
cipulos ſuos: a
it illis. Amen di
co vobis: quo
niam vidua hec
pauper plus ō
nibus miſit qui
miſerunt in ga
zophylatium.
Omnes enim:
ex eo quod abū

tabat illis miſe
runt. Hec vero
de penuria ſua:
omnia que ha
buit miſit: totū
victum ſuum.

Aliud euangeli um. Secundum iohannē. xvij.

In illo tempore.
Subleuatis ieſus
oculis in celum:
dixit. Pater ſan
ctifica eos in ve
ritate. Sermo tu
us: veritas eſt.
Sicut tu me mi
ſiſti in mundū.
et ego miſi eos
in mundum: et
pro eis ego ſanc
tifico me ipſum.
vt ſint et ipſi ſā
ctificati in veri
tate. Nō pro his
autem rogo tan
tum: ſed et pro
eis qui credituri
ſunt: per verbū
eorum in me.

Pro infirmis. Secundum Lucam. iiij. cap.

In illo tempo
re. Surgens
ieſus de ſynago
ga: introiuit in
domū ſimonis.
Socrus autē ſi
monis tenebatur
magnus febribus:
et rogauerunt
illum pro ea. Et
ſtans ſuper illā
imperauit febri:
et dimiſit illam.
Et continuo ſur
gens: miniſtra

bat illis. Cũ autem sol occidisset: omnes qui habebant infirmos varijs languoribus: ducebant illos ad eum. At ille singulis manus imponens: curabat eos.

Contra pestem euangelium.

Surgens iesus de synagoga. &c. prout precessit.

De quindecim auxiliatoribus euangelium.

Respondens iesus dixit. Confiteor. folio. Clxxi.

Pro fidelibus defunctis primum euangelium.

Secundum iohannem. xi.

In illo tempore. Dixit martha ad iesum. Domine. si fuisses hic: frater meus non fuisset mortuus. Sed et nunc scio: quia quecũque poposceris a deo. dabit tibi deus. Dicit illi iesus Resurget frater tuus. Dicit ei martha. Scio: quia resurget in resurrectione: in nouissimo die. Dicit ei iesus. Ego sum resurrectio: et vita. Qui credit in me: etiã si mortuus fue

rit. viuet. Et om
nis qui viuit et
credit in me: nō
morietur in eter
nū. Credis hoc?
Ait illi. Utiqȝ do
mine. Ego credi
di. quia tu es
chriſtus filiꝰ dei:
qui in hūc mū
dum veniſti.

Secundum euā
gelium pro defūc
tis. Secundum
iohannem. vi.

In illo tempore.
Dixit ieſus tur
bis iudeoꝝ. Om
ne quod dat mi
hi pater ad me
veniet: et eū qui
venit ad me nō
eiciam foras. qꝛ
deſcendi de celo
non vt faciam
voluntatē meā.
ſed voluntatem
eius qui miſit
me. Hec eſt autē
voluntas eius
qui miſit me
patris: vt omne
quod dedit mi
hi non perdam
ex eo. ſed reſuſci
tem illud in no
uiſſimo die. Hec
eſt enim volun
tas patris mei
qui miſit me: vt
omnis qui videt
filium et credit
in eum. habeat
vitam eternam.
Et ego reſuſcita
bo eum in noui
ſſimo die

Pro defunctis

Tertium euāgelium. Secundū iohannem v.

In illo tempore. Dixit iesus turbis iudeorum. Sicut pater suscitat mortuos et uiuificat: sic et filius quos vult uiuificat. Neque enim pater iudicat quemquā: sed iudicium omne dedit filio. vt omnes honorificēt filium sicut honorificant patrē. Qui non honorificat filiū: nō honorificat patrem qui misit illum. Amen amen dico vobis: quia qui verbū meum audit et credit ei qui misit me. habet vitam eternā. Et in iudicium nō venit: sed transit a morte in vitam.

Pro defunctis q̈rtum euangeliū. Secundum Johannem. v.

In illo tempore. Dixit iesus turbis iudeorū. Amen amen dico vobis: quia venit hora et nunc est. quādo mortui audient vocem filij dei. et qui audierīt uiuent. Sicut

enim pater habz vitā in semetipso: sic dedit et filio vitam habere in semetipso. Et potestatem dedit ei iudicium facere: quia filius hominis est. Nolite mirari hoc: quia venit hora in qua omnes qui in monumentis sunt. audient vocem eius. Et procedent qui bona fecerunt in resurrectionem vite: qui vero mala egerunt: in resurrectionem iudicij. Expliciunt evangelia.

Sequitur Index omnium evāgeliorum in presenti libro contentorum per ordinez literarū digestus

A

Abeuntes pharisei consiluz inierunt. fol. Cxxvij
Abijt iesus trans mare galilee qd est ty. folio. xxxix.
Accesserunt ad iesum scribe et pharisei dicentes Magister volumus. folio. xxvj.
Accesserunt ad iesum ab hierosol. folio xxxiij.
Accesserunt ad iesum publicani

Index euangeliorum.

et pecca. folio C.
Acceſſerunt ad
ieſum phariſei
tentantes eū et
dicentes. Si licet
folio. Cxlv.
Acceſſit ad ieſū
mater filiorū ze
bedei. folio Clviij
Acceſſerunt diſ
cipuli ad ieſum
dicentes. Quiſ
putas. folio Clxx
Ambulabat ie
ſus in galileam
folio. l.
Ambulans ie
ſus iuxta mare
folio Clxxv
Amen amē di
co vobis ſiquid
petieritis patrē
folio. xxviij.
Amen amē di
co vobis q̄ non
intrat. folio Ciiij.
Amē amen di
co vobis niſi mā
duca. folio lij.
Amen dico vo
bis niſi abūda
uerit folio Cxiij.
Amē amen di
co vobis q̄ plo
rabitis et flebit'
folio Cxlvij.
Amē amen di
co vobis q̄a ve
nit hora ⁊ nūc
eſt. folio Clxxxij
Anno quinto
decimo imperij.
folio. iiij.
Ante ſex dies
paſche. fol. lxxiiij.
Ante diē feſtū
paſche. fol. lxxxi.
Angelus dn̄i

apparuit in som nis folio Cxx
Appropinqua bat dies festus azy. folio lxxiiij.
Apprehendit pi latus. folio. Clxi.
Arborem fici habebat quidam plan. folio. Cxx.
Ascendente iesu in naviculam. folio. xiij.
Ascendens iesus hierosolymam. Maius. fol. xxvj
Ascendens iesus in naviculam. folio. Cxxiij.
Ascendens iesus hierosolymam. mino. fol. Clxxviij
Ascendit iesus. hiero. Erat autem hiero. fol. Clxxix.
Assumpsit iesus duodecim discipu los. folio. xv.
Assumpsit iesus petrum. folio. xxv.
Attendite a falsis prophe. folio Cxiiij.
Attendite a fer mento fol. Cclviij
Audistis quia dictum est anti quis. folio. xviij.

B

Beati oculi qui vident. folio. Cxvij.

C

Caro mea vere est cib. fol. Cvij
Collegerunt pon tifices folio. liij
Convocatis ie

ſus duodecī apo/ſtolis. folio. Cvi.
Convenerīt pha/riſei in vnum. folio. Cxxiiij.
Cum audiſſet iohannes in vin/culis. folio. ij.
Cum eſſet deſpō/ſata. folio. v.
Cum natꝰ eſſet ieſus. folio. ix.
Cum factus eſ/ſet ieſus annorū duodecī. folio. x.
Cum deſcēdiſſet ieſus de monte. maius. folio. xij.
Cum turba plu/rima conveniret folio. xiiij.
Cum ieiunatis nolite fieri ſicut hipo. folio. xvi.
Cum ſero eſſet factum erat na/vis. folio. xix.
Cum venerit fi/lius hominis ī maieſt. folio. xx.
Cum intraſſet ieſus hieroſoly/mam. folio. xxi.
Cum audiſſet quidaʒ de turba ſer. folio. xliij.
Cum appropī/quaſſet ieſus hie/roſoly. folio. liiij.
Cum eſſet ſero die illo vna ſab/bator. folio. xcv
Cum venerit paracletus quē ego. folio. Cvij
Cum turbe ir/ruerent ad ieſū folio. Cxij.

Cum turba mul
ta esset cum iesu
nec ha. fol. Cxiij
Cum appropi
quaret iesus hie
rusalē. fol. Cxv.
Cum intraret
iesus in domum
cuiusdam princi
pis. folio. Cxxiij
Cum subleuas
set oculos iesus
folio Cxxviij
Cum audieri
tis prelia et sedi
tiões. fol. Cxliiij
Cum egredere
tur iesus de tem
plo. folio Clix
Cum persequē
tur vos in ciui
tate. fol. Clxvij
Cum transiret
iesus vidit ho
minē. fol. Clxix
Cum descendis
set iesus minus
folio Clxxi.
Cum descendis
set iesꝰ minimū
folio. Clxxi.

D

Defuncto hero
de. folio. viij.
Descendēs iesus
de mō. fo. Cxxxiij
Designauit do
minus et alios
sep. folio. Clxi.
Dicebat iesꝰ ad
eos qui crediderūt
ei iudeos. Si vos
māse. fol. xvij.
Dicebat iesus
ad discipulos su
os parabolam
istā. folio. Clxx.

Dixit ieſus ad quoſdā qui in ſe cōfidūt. folio. Cxvi

Dixit ieſus petro Seq̄re. folio. Cxix.

Dixit zacharias ad angelum. folio. Cli.

Dixit ieſ9 petro Simon iohānis dili. folio. Clij.

Dixit martha ad ieſum. Dn̄e ſi fuiſ. folio. Clxxij

Ductus eſt ieſ9 in deſertum a ſpiritu. folio. xix.

Dum iret ieſus in ieruſalē trāſibat per mediā ſamaria. folio. Cxviij

Duo ex diſcipulis ieſu ibant. folio. xx.

Ecce ego mitto ad vos prophetas. folio Cxxix

Ecce nos reliquimus omnia et ſecuti. folio. Cxxxiij

Ecce ego mitto vos ſicut oues. folio. Cxl.

Ego vado et queretis me ⁊ in pec. folio. xxvi.

Ego ſum paſtor bon9 folio. xxvi.

Ego ſū lux mūdi. folio. xlviij.

Ego lux in mūdu3 veni. fol. liiij

Ego ſum vitis vera et pater meus agricola eſt. folio. Cxli.

189

Egreſſus ieſus
ſeceſſit in partes
tyri. folio. xxvi.
Egreſſus ieſus
cum diſcipulis
ſuis trans torrē
tem. folio. lxxxij.
Elizabeth im
pletum eſt tēpus
pari. folio. Cli.
Erunt ſigna ī
ſole. folio. i.
Erant ioſeph &
maria mater ie
ſu mirātes ſuper
his folio. viij
Erat dies feſtꝰ
iudeo. folio xxiij
Erat ieſus eij
ciens demonium
folio. xxi.
Erat quidam
languens laza
rus. folio. xlv.
Erat paſcha et
azima. folio lxvi.
Erat quidaz re
gulus cuiꝰ filius
infir. folio. Cxvi.
Erat homo ex
phariſeis nicho
demus nomine.
folio. Cxliij.
Eſtote miſericor
des folio. Cxi.
Exijt edictum
a ceſare auguſto
folio. v.
Exiens ieſus de
finibus tyri.
folio. Cxvi.
Exurgens ma
ria abijt in mon
tana. folio Cliij.

F

Facta ſunt en
cenia. folio. li.

Index euangeliorum.

Factum eſt in
vna dierum et ie
ſus ſedebat docēs
folio. Cvi.
Facta eſt conte
tio inter diſcipu
los folio. Clvij.
Fuit in diebus
herodis regis iu
de. folio. Cl.

H

Habete fidem
dei. folio. Clxx
Hec ſunt verba
que locutus ſum
folio. Ci.
Hoc eſt precep
tum meum vt
diligatis inuicē.
folio. Cxxxvij
Homo erat pa
terfamilias qui
plātā. folio. cxix.
Homo quidam
habuit duos fili
os. folio. cxx.
Homo quidam
erat diues et in
duebatur purpu
ra. folio. Cix.
Homo quidam
erat diues q̄ ha
bebat villicum
folio. Cxxiij.
Homo quidam
fecit cenaȝ mag
nā. folio. Cx.
Homo quidam
peregre proficiſcēs
folio. Cxiij.
Homo quidam
nobilis abijt in
regionem longi
quā. folio Clviij.

I

Iam die feſto

mediatē. fol. xli.
Ibat iesus in ciuitatē q̄ vocatur naim. folio Cxxj
Initium euāgelij iesu. folio. i.
In principio erat verbum et verbū erat apud deum. folio. vi.
Intrauit iesus in quoddā castellum. folio. Clxj.
Ingressus iesus perambulabat hiericho. fol. Clxxvi
Iussit iesus discipulos suos ascēdere. folio. Clv.

L

Liber generationis iesu christi folio. Clxv.
Locutus est iesus ad turbas et ad discipulos suos dicens. Super cathedrā. folio xxvij
Loquente iesu ad turbas. Ecce mater. folio. Clv.
Loquente iesu ad turbas extollens vocē quedā mul'. fol. Clxxviij

M

Maria magdalene et maria iacobi. folio lxxxix
Maria stabat ad monumentum. folio xcij.
Manifestauit se iterum iesus folio. xcij.
Missus est ange

lus fol. Cxxxvij.
Miserunt iudei ab hierosolymis sacer: folio. iiij
Miserunt princi pes et pharisei minist: folio xlix.
Misit herodes ac tenuit iohannez folio. Clxiij.
Misit iesus duo decim discipulos suos folio. Clxxj.
Modicum et iam non videbitis me folio. xxvij.

N

Nemo potest venire ad me ni si. folio. Cv.
Nemo potest duobus dnis ser uire. folio. Cxxj.
Nihil opertum quod nō reuela bitur: folio Clx.
Nisi granū fru menti cadens in terrā. folio Cxx.
Nolite arbitra ri qr veni mittere pacē. fol. Cxxxvj
Non possū ego a meipso facere quicq; fol. xxvj.
Non turbetur cor vestrum: neqz for. folio. Cxlij.
Non est arbor bona que facit fructus malos ne qz folio Clxxvj
Nuptie facte sūt in cana folio. xi
Nunc iudicium est mundi nunc prin. fol. Clxviij.

O

Omne quod dat mihi pater ad me veniet et eū. folio. Clxxxiij.
Operamini nō cibum qui perit folio. xxviij.

P

Pastores loquebantur ad inuicem. folio. vi.
Pater meus vſqȝ modo operatur. folio. xxxv.
Perrexit iesus in montem oliueti folio. xxxviij.
Postquam consummati ſunt dies octo folio. viij
Postquam impleti ſunt dies purgationis marie. folio. Cxxvi.
Prope erat paſcha. folio. xl.
Preteriens iesus vidit hominem cecum a natiuitate. folio. xlij.

Q

Quanta audiuimus facta ī capharn. folio. xxxij.
Quis veſtrū habebit amicum. &c folio. xxix.
Qui vos audit me audit et qui vos ſpernit me ſper. folio. Cxxxij.
Qui amat patrem aut matreȝ folio. Clxi.

Index euangeliorum.

R

Recumbentibus vndecim discipul' appa. folio. C.

Respiciens ieſus discipulos ſuos dixit. folio xxxiij.

Respondẽs vnus de turba dixit ad ieſum. Magiſter attuli. fol. Cxviij

Respondẽs ieſus dixit Confiteor tibi pr̃. folio. Clxxi.

Rogabat ieſuz quidam phariſeus. folio. Clvi.

S

Satis qr post biduum paſcha fiet. folio. lv.

Sciens ieſus qr iam oĩa conſummata. fol. Clxxviij

Sedente ieſu ſup montem oliueti folio. Cxlv.

Sedens ieſus cõtra gazophilatium folio. Clxxi

Sicut pater ſuſcitat mortuos. folio. Clxxxiij.

Si diligitis me mãdata mea ſeruate. maius. folio. Cij.

Si diligitis me manda. minus. folio. Clxxviij.

Sic deus dilexit mundũ. fol. Ciiij

Simile est regnum celorum homini qui ſeminauit. folio. xiiij.

Simile est regni
celoꝝ hoī patrifa
milias qui exijt
folio. xiiij.
Simile est reg. celo.
hoī regi qui fecit
nupti. foli. Cxxv.
Simile est reg. celo.
hoī regi q̇ voluit
ratio. foli. Cxxvi.
Simile est reg. celo.
thesauro abscōdi
to. folio Cxxxiij.
Simile est reg. celo
cuꝫ decē virginibꝰ
folio. Cxxxiiij.
Sint lumbi ve
stri precincti et lu
cerne. fol. Cxxxij.
Si q̇s vult post
me ve. Secunduꝫ
lucam. folio. Cxl
Si q̇s vult post
me venire. Scḋm
matheū. foli. Clx
Si q̇s vult me se
qui. Scḋm mar
cum. folio. Cclvi.
Si quis venit ad
me et nō odit pa
trem. folio. Clxiij
Stabat iohan
nes et ex discipu
lis. folio. Clxxiiij.
Stetit iesꝰ in me
dio discipuloꝝ
suoꝝ folio. xxij.
Subleuatis iesꝰ
oculis folio. xxx.
Surgens iesus de
synagoga. maiꝰ.
folio. Cvij
Surgens iesus de
synagoga. Mi
nus. folio Clxxxij
Subleuatis iesꝰ
oculis in celum.
folio. Clxxxij

Index euangeliorum.

Siquis diligit
me sermonem me
um ser. folio Ciij

T

Thomas vnus
de duodecim qui
dicitur didimus
folio. Clxxvi.

V

Vado ad eum
qui misit me.
folio. xxvij.
Ve vobis qui e
dificatis monu
menta propheta
rum. folio. Clxvij
Venit iesus in
ciuitatem sama
rie. folio xxxvi.
Venit iesus in
ptes cesaree phi
lippi. folio. Ciiij.
Vespere autem
sabbati que lu
cescit in pima sab
bati. folio xlvij
Videns iohan
nes iesum veniẽ
tem. folio. xi.
Videns turbas
iesus ascẽdit in
mõ. folio Cxlvij
Vidit iesus pub
licanum nomine
leui. folio. Clxix.
Vigilate q̄a ne
scitis qua hora.
folio. Cxxxix.
Vna sabbati
maria magdale
ne. folio. xxiiij.
Vndecim disci
puli abierunt.
folio. xxiij.
Explicit index
euangeliorum.

e
u